Digitized by Google

N-51

<36602736380012
<36602736380012
Bayer. Staatsbibliothek

40 Graph. 2 / 88. Trithemius



Bibl. Glott. Univ.
L. I. Cp. II. Sect. III. C. II. a.
Steganogr. Pg. 250.

Digitized by Google

STEGANOGRAPHIA:

Hoc est:

ARS PER OCCVLTAM SCRIPTVRAM ANIMI SVI VOLVNTATEM ABSENTIBVS aperiendi certa;

AVTHORE

REVERENDISSIMO ET CLARISSIMO VIRO,

IOANNE TRITHEMIO, Abbate Spanheimensi, & Magiæ Naturalis Magistro perfectissimo.

PRÆFIXA EST HVIC OPERI SVA CLAVIS, SEV vera introductio ab ipso Authore concinnata;

HACTENVS QVIDEM A MVLTIS MVLTVM DESIDERATA, sed à paucissimis visa:

Nunc vero in gratiam secretioris Philosophiæ Studiosorum publici iuris facta.

Cum Priuilegio & consensu Superiorum.



FRANCOFVRTI,
Ex Officina Typographica IOANNIS SAVRII, Sumptibus IOANNIS BERNERI.

Anno M. D C. VIII.

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

LECTORI S.

Monendus es, Candide Lector, literarum ℜ. & ℭ (in hoc Opere aliàs numeris, aliàs characteribus, aliàs verbis vel in pagina ſuperſcriptarum, vel in margine adiectarum) illam rubricæ, ſeu rubri coloris, hanc vero atramenti, ſeu nigri coloris notam eſſe. Quin & hoc obſeruabis: ſingulos ſingulorum capitum titulos itidem rubrica eſſe depingendos & ornandos. Cuius rei momentum è præfixa Operi Claue petas, licet. Vale.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Digitized by Google

INCIPIT LIBER PRIMVS STEGANOGRAPHIÆ IOANNIS TRITTHEMII Abbatis Spanheimensis, Ordinis S. Benedicti, Moguntinensis Diœcesis,

AD

SERENISSIMVM PRINCIPEM, DOMINVM PHILIPPVM, COMITEM PALATINVM Rheni, Ducem Bauariæ, Sacrique Imperij Principem Electorem, &c.

ANTIQVISSIMOS Sapientes, quos Græco sermone Philosophos appellamus, si quæ vel naturæ, vel artis reperissent arcana, ne in prauorum hominum notitiam deuenirent, variis occultasse modis atque figuris, eruditissimorum opinio est. Moysen quoq; Israeliticæ gentis famosissimum Ducem in descriptione creationis Cæli & Terræ ineffabilia mysteriorum arcana verbis operuisse simplicibus, doctiores quique Iudæorum confirmant. Diuus etiam & inter nostros eruditißimus Hieronymus tot pene in Apocalypsi Ioannis mysteria latere affirmat, quot verba. Græcorum Sapientes non paruæ apud suos æstimationis prætereo: nostrosque & Philosophos & Poëtas doctißimos intermitto, qui fabulis cõscribendis operam nauantes, aliud imperitis, atque aliud eruditis hominib. vnius

Digitized by Google

narrationis ſerie ſagaci adinuentione tradiderunt. Hos ego Sapientiæ ſtudioſiſſimos amatores etſi propter ingenij tarditatem perfectè imitari nequeo: admirari tamen, & quæ poſſum ſedulitate legere nõ omitto. Quia cum illos magna præ cæteris hominibus proprio ſtudio excogitaſſe conſidero, meipſum quadam violentia confricans, vt incaleſcam, ad aliqualem vel cum nouiſſimis imitationem præcedentium impello. Nec me penitus, vt reor, fefellit opinio; quippe qui & multa, quæ prius neſciueram, per continuum legendi ſtudium didici: & cogitationibus meis ad inueſtigandum ſecretiora & prorſus arcana cæteris aditum reſeraui. Nam etſi non ſum tantæ vel eruditionis vel induſtriæ, vt me illum antiquorum ſapientum myſteria occultãdi modũ apprehẽdiſſe ex omni parte auſim profiteri: modos tamẽ quoſdam & multos & varios, non penitus (vt mihi videtur) contemnẽdos reperi, quibus mentis meæ ſecretiſſimam intentionem alteri hanc artem ſcienti, quam latiſſime voluero, ſecure & abſq; illuſione, ſuſpicione, vel deprehenſione cuiuſcunq; per apertos vel nuntios vel literas poſſum intimare. Et huius ſecretiſſimæ artis adinuentionẽ nouã ad inſtantiã Sereniſſimi Principis, Dom. Philippi, Comitis Palatini Rheni, Ducisq; Bauariæ, ac Sacri Romani Imperij Principis Electoris ſemper inuictiſſimi, Philoſophorũ omniũ ſapiẽtiſſimi Mecœnatis, quo nullus mihi dignior viſus eſt, cui hoc magnũ ſecretũ reueletur, literis cõmendaui, & non ſine maximis laboribus in ſubiectum volumen cõportaui. Ne aũt hoc magnũ ſecretũ in aures vulgarium imperitorũ aut prauorum hominũ perueniat; officij mei rationem exiſtimaui non vltimã, ita illud, quoniã myſteria docet intelligere neſciẽtẽ, myſterijs obuoluere, vt nemo futurus ſit ex imperitorũ numero, nemo niſi ſtudioſiſſimus, q̃ huius ſcientiæ arcanũ ſua poßit virtute perfectè & ad intentionẽ noſtram penetrare ad plenum, niſi per receptionem à docente,

Digitized by Google

cente, quã Hebræi Cabalam, *mysterijs præpositã occultißimis, appellãt. Nec minus* Reipub. *noceret huius secretißimæ artis in improbos & reprobos diuulgata notitia, quã prodesset in bonos. Quoniam quidẽ sicut boni & virtutum studiosi homines omnib. adinuentis vtũtur ad bonũ & communẽ vtilitatẽ: ita mali & reprobi non modo ex malis, verũ & ex bonis atq; sanctißimis institutis occasiones sibi venantur, .quib. deteriores fiant. Simile huic nostro secretißimo & alioquin vtili Reipubl. atque honestißimo adinuento cõtingere potest; vt sicut bonis & sanctißimis hominib. instrumentum se præbet ad optima, ita peruersis & impijs ministerium exhibeat ad scelerata. Nã sicut bonus & honestatis amator, voluntatis suæ secretũ, pro bono priuato vel communi, alteri hanc artem scienti, quando & quotiens voluerit, secure, secrete, & absq; aliqua suspicione cuiuscunque mortalis, perfecte, copiose & integerrime per patentes omnibus, apertas vel clausas literas (ita vt nemo, quantũlibet eruditus, aut curiosus, quicquã valeat suspicari de secreto mittentis; nec, etiam si susticatur, deprehendere) omni tẽpore notificare potest, & ad quamlibet distantiam locorum intimare & exprimere: ita & peruersus quisq; lubricus, aut malitiosus, etiam Latini sermonis penitus antea ignarus, mox vt hanc artem consequutus fuerit (quam me docente in biduo ad longißimum consequi poterit) iam deinceps Latino sermone, compositione congrua literas scribet qualibet narratione apertas, pulchras & satis ornatas, ad me vel ad alium in hac arte peritum, quibus voluntatis suæ arcanum mihi soli peruium tantis mysterijs virtute Cabalistica obuoluet, vt à nemine penitus, quantumcunque studioso vel erudito, sine huius artis, de quibus sum dicturus, spiritibus valeat penetrari. Scriberet iam deinceps doctus & & indoctus, vir & mulier, puer & senex, bonus & malus, pudicus & lasciuus, Latino vel quocunque sermone sibi noto, per omnia climata*

Digitized by Google

mundi literas Latinas, Græcas aut barbaras omni ſuſpicione carẽtes, quib. aliud neſcientibus artẽ exhiberet in patulo, atq; aliud ſcientib. in occulto. Nec tuta inter cõiugatos fides contracta ſacramento, hac ſcientia publicata in reprobos, iã deinceps maneret: dũ vxor, licet Latini ſermonis hactenus inſcia, p verba pudica, honeſta atq; ſanctiſſima cuiuſlibet linguæ vel idiomatis iam ſatis docta, malã & impudicam amatoris adulteri ſeu formicatoris mentem & intentionem, licet viro perferẽte literas ac collaudante, vt optimas, latißime intelligere, ſuumq; deſiderium eodem modo, quam late & copioſe voluerit, illi ſecurißime eiſdem vel alijs literis pulchra & ſatis admodũ ornata ſerie poſſet remandare. Enimuero licet hæc ſcientia in ſe ſit optima, & Reipubl. ſatis vtilis; tamen ſi ad prauorum notitiam perueniret, (quod Deus prohibeat) totus Reipub. ordo per ſucceſſum temporis non modice poſſet turbari: fidesq; periclitari publica, literæ omnes, inſtrumenta, conſcriptiones, ipſi denique hominum ſermones in grauiſſimam ſuſpicionem verti: nemo iã literis, quantumlibet ſanctis & honeſtis, abſque pauore crederet, ſed fidem epiſtolis rarus adhiberet. Quoniam quantumcunque honeſta & pudica verba fuerint: ſẽper dolus, fraus, deceptio, ſubeſſe putaretur; fierẽtq; homines ad omnia pauidi, & non minus in amicos, q̃ in aduerſarios vt plurimũ ſuſpicioſi. Nec fieri quiſquam, etiamſi mille vixerint annis, tã doctus & expertus in hac ſcientia cum ſuo doctore poterit, vt non relinquãtur infiniti modi, ſecrete, occultißime & ſecurißime in hac ipſa arte ſcribendi, & pro volũtate cuiuſlibet alicuius experti operãdi ad omnia ſufficientes, quos ipſe cũ ſuo præceptore nondum apprehendit. Nã quemadmodũ aerij ſpiritus boni & mali à ſummo Deo creati in miniſterium & profectũ noſtrum (per quorũ intelligentiam omnia iſtius artis ſecreta reuelantur) ſunt nobis ſine numero infiniti & penitus incõprehenſibiles: ita nec huius artis noſtræ, q̃ Steganographiã (ſe-

creta

Digitized by Google

creta & arcana & mysteria, nulli mortaliũ, quantumcunq; studioso vel erudito, patula continentẽ perfecte) appellamus, omnes modi, viæ, differẽtiæ, qualitates & operationes in æternum poterunt ad plenum fieri penetrabiles. Est.n hæc scientia chaos infinitæ altitudinis, q; nemo perfecte cõprehendere potest: quia quantumlibet in hac arte doctus & expertus fueris, semper tamen minus apprehendisti, quã illud est, quod nescis. Habet.n. hæc profunda secretissimaque ars eam proprietatẽ, vt discipulum magistro facile reddat incõparabiliter, vt ita dixerim, doctiorẽ: modo sit à natura ad procedendũ dispositus, & in his, quæ in traditione Cabalistica percepit. studiosus. Et ne quis huius op̃is lector futurus, cũ in p̃cessu sæpe offenderit nomina, officia, ordines, differẽtias, p̃prietates, orationes, & quaslibet alias operationes spirituũ, per quorum intelligentias hæc secreta huius scientiæ omnia clauduntur & aperiuntur; me Necromanticũ & Magum, vel cũ dæmonib. pactũ contraxisse, vel qualibet alia superstitione vsum, vel vtentẽ credat vel existimet: necessarium duxi & oportunum, famam & nomen meum à tanta labe, iniuria, culpa & macula solenni protestatione in hoc prologo cum veritate vendicando præseruare.

Protestatio seu iusiurãdũ Authoris de artis huius ingenuitate, &c.

Dico ergo & coram Omnipotenti Deo, quem nihil penitus latere potest, & coram Iesu Christo, vnigenito filio eius, qui iudicaturus est viuos & mortuos, in veritate dico, iuro & protestor: Omnia & singula, quæ in hoc opere dixi, vel dicturus sum, omnesque huius scientiæ vel artis proprietates, modi, figuræ, operationes, traditiones, receptiones, formationes, adinuentiones, institutiones, mutationes, alterationes, & vniuersa quæ ad eius speculationem, inuentionem, consecutionem, operationem & practicam, vel in parte vel in toto pertinent, & omnia quæ in hoc nostro volumine continentur, veris catholicis & naturalibus principiis innituntur, fiuntque omnia & singula cũ Deo, cũ bona cõscientia sine iniuria Christianę fidei, cũ integritate Ecclesiasticę traditionis, sine supstitione quacũq;, sine idololatria, sine omni pacto malignorũ spirituũ explicito vel implicito; sine suffumigatione, adoratione, veneratione, cultu, sacrificio, oblatione dęmonum, & sine omni culpa vel peccato tã veniali q̃ mortali: fiũ tq; omnia & singula cũ veritate, rectitudine, synceriate & puritate. Vt hui⁹ adinuẽtionis scientia, & practica ad bonũ vsum,

Digitized by Google

vsum. nõ dedecent virum sapientẽ, Christianum bonum atq; fidelem. Nam & ego Christianus sum, & monasticæ conuersationi voluntarie addictus: cupioq; non aliter viuere & conuersari quam verum deceat Christianũ & monachum sub regula Diui patris Benedicti professum: ipsamq; fidem Catholicam secundum traditionem S. Romanæ Ecclesiæ suscepi à cunabulis, baptizatus in nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti, quam cum ipsa & vniuersali Christianorũ Ecclesia teneo, credo, & quã diu vixero, cũ Dei auxilio semper inuiolatã firmiter seruans, corde, ore & opere tenebo, nec vnquã ab ipsa deuiare quacunq; occasione intendo. Procul ergo sit à me, aut discere aut docere aliquid, quod sit Christianæ fidei & puritati contrarium, sanctis moribus noxium aut regulari proposito quomodolibet aduersum. Deum timeo, & in eius cultum iuraui, à quo nec viuus, nec (vt confido) mortuus separabor. *Hanc protestationẽ meam non sine causa toti huic operi nostro præposui, propterea quod nouerim plures esse futuros: qui cum ea, quæ scripsimus, intelligere nequeant, ad iniurias cõuersi, bona & sancta studia nostra malis artibus aut superstitiosis adinuentionibus sint concessuri. His, cum futuri sint, & omnibus quicunque hæc nostra synthemata sunt lecturi, attente supplicamus, vt si hanc secretam traditionem nostram intellexerint, perpetuo seruent occultam, nec mysteria tam miranda transfundant in publicum. Si vero non intellexerint (quod multis scimus futurum) discant prius, quam reprehendant. Enimuero temerarium se iudicem ostendit, qui priusquam causæ veritatem agnouerit, profert de ea sententiam. Discite prius hanc artem, & postea iudicate: quam si nequiueritis intelligere, non ipsam (quia bona est) sed obtusa ingenia vestra reprobate. Scio enim & certus sum, neminem sanæ mentis hoc opus nostrum posse reprehendere: nisi ipsũ contingat penitus ignorare. Eos autem, quibus familiarius est sapientiam spernere, quam didicisse, nec opto nec vellem hæc mystica nostra penetrare.*

CAP.

Digitized by Google

Bayerische Staatsbibliothek München

CAP. I.

CVIVS CLAVIS ET OPERATIO TENE-tur à ſpiritu principali Pamerſyel, anoyr madriel per miniſterium ebra ſothean abrulges itrasbiel. Et nadres ormenu itules rablion hamorphiel. Ad hos fit commiſſio omnium cum exorciſmo.

HIVS primi capituli eſt multum difficilis & periculis plena operatio, propter ſuperbiam & rebellionem ſpirituum eius, qui non obediunt alicui, niſi fuerit in hac arte expertiſſimus. Nouitijs enim & minus in arte probatis non ſolum non obediunt, ſed etiam ſi nimis vrgeãtur, eos frequenter lædunt, & varijs illuſionibus offendunt. Malicioſi & infideles ſunt ſuper omnes alios aereos ſpiritus, & nulli penitus niſi maximis ſacramentis cõpulſi obediunt, & ſecretum quod eis cõmittitur ſæpè infideliter alijs oſtendunt. Nam mox vt emiſſi fuerint cum literis auolãt, & ad eum cui mittuntur, ſine ordine irrumpentes, ſicut populus ſine duce fugiens de prælio, furioſi properant & aerem ſuo clamore replẽtes ſæpè omnibus in Circuitu mittentis arcana manifeſtãt. Conſulimus ergò, vt nemo in hac arte operaturus illos cõpellat, nec eorum miniſteria anxiè requirat. Quia proterui & infideles ſunt: cum plures ex his quos conſequenter dicemus inuenire poſſit ſatis beneuolos, qui vltrò ſeſe offerant ad obediẽtiam paratos. Si quis autem proteruiam eorum experiri omnino voluerit & probare ea quæ diximus eſſe vera, hunc modum obſeruandum nouerit. Præparet chartam in quam ſcripturus eſt cum Inuocatione diuini nominis, in nomine Patris & Filij & Spiritus S. Deinde verò ſcribat in ea quamcunque narrationem voluerit ſimplicem &

Digitized by Google

apertã, quam omnes legentes intelligant, latino, patrio vel quolibet alio ſermone. Cum autem ſederit ad ſcribendum verſus Orientem, ita ſpiritus compellat. Pamerſiel oshurmy delmuſon Thafloyn peano charuſtea melany, lyaminto colchan, paroys, madym, moerlay, bulre + atloor don melcoue peloin, ibutſyl meon mysbreath alini driaco perſon. Criſolnay, lemon aſosle mydar, icoriel pean thalmon, aſophiel il notreon banyel ocrimos eſteuor naelma betrona thulaomor fronian beldodrayn bon otalmeſgo mero fas elnathyn boſramoth. Hęc cum dixerit, videritque ſibi ſpiritus ad obſequendum præſentes, continuet opus inceptum. Quod ſi nondum appparuerint, totiens repetat iam dicta, donec cõpareant: aut penitus intermittat, ne nimium compulſi lædant operantem. Cum autem literas compleueris, intentas mitte eas cum nuncio ad amicum in arte probatum, quas cum receperit, dicat iſtam coniurationem. Lamarton anoyr bulon madriel traſchon ebraſothea panthenon nabrulges Camery itrasbier rubanthy nadres Calmoſy ormenulan, ytules demy rabion hamorphyn. His dictis mox intelliget mentem tuam perfecte, ſpiritibus iam vltro ſe cum impetu offerentibus & clamantibus, ita vt plerunque & alij præſentes ſecretum mittentis percipere valeant. Sed obſerua, vt in omnibus literis quas mittis hac arte conſcriptas proprium ſignum infigas, vt is cui ſcribis ſciat, per quos ſpiritus ſis operatus. Quoniam ſi ipſe operaretur per alios ad intelligendum, & tu per alios ad mittendum nunquam in æternum obedient ei, ſed pro indebita operatione & illum læderent, & ſecretum tuum minime reuelarent. Omnes enim ſpiritus quibus in hac arte vtimur, ordines & officia ſibi commiſſa tantum cuſtodiunt, & de aliis nullatenus intermittunt. Conſidera diligenter omnia quæ in iſto capitulo diximus, & facilius poteris intelligere quæ in ſequentibus dicturi ſumus. Et vt ea quæ diximus comprobemus exemplo, ponamus intentionem noſtram in ſermone vulgari, quam conſequenter notificabimus amico modo prædicto,

SIT

SIT ISTA INTENTIO MENTIS SECRETA alicuius principis, quam optat scire suum vasallum absentem. Roth.

LIeber getrewer / wir seyn in willens / durch redliche vrsach die von Straßburg zubekriegen vnd mit gantzer macht zuvberfallē auff nechst Mitwochen nach Viti vnd Modesti. Ist darumb vnser ernstliches begeren an dich / als du vns mit Aydt vnd Gelübde verwandt bist vnd zu getrewen diensten verbundē: Du wöllest vff denselbigen Tag wol gerüst / nach deinem vermögen / vmb vier nach Mittentage bey Stauffenburg in dem Walde erscheinen [Hic ita erant literę positæ] weitern bescheidt daselbst finden würdest / nach zukommen vnd nit außbleibē / Wöllen wir in gnaden gegen dich erkennen vnd behalt diesen vnsern Anschlag bey dir in hoher geheym / ꝛc.

AD NOTIFICANDVM HOC SECRETVM Vasallo cum latiori intentione mittentis scribatur sic vel alio modo: Roth.

OMnipotēs sempiterne Deus qui omnia creasti ex nihilo, miserere nostri per vnigeniti filij tui in cruce morientis amarissimā passionē, qui cōceptus de spiritu sācto sine cōmixtione virili natus est ex purissima sēper Virgine Maria tradensque se pro nobis voluntarie in mortem suo sanctissimo cruore animas nostras moriens de morte liberauit. Exaudi nos miseros ò clementissime pater, & per eiusdem filij tui dulcissimi Domini nostri Iesu Christi sacratissimi sanguinis effusionem indulge nobis peccata nostra & infunde cordibus nostris gratiam tuam, vt te in omnibus & super omnia syncero feruore diligentes mandatis tuis semper cum deuotione obediamus, & mutuo amore iugiter proficientes nihil dinceps amemus terrenum, nihil quæramus caducū. Tu enim es Dominus Deus noster, qui nos ad imaginē & similitudinem tuam ab initio creasti cum non essemus: & per dilectum filium tuum redemesti, cū perijssemus: quem mortuum pro peccatis nostris & sepul-

Digitized by Google

ſepultum tertia die à mortuis reſuſcitaſti, eumq; gaudentibus ſuis diſcipulis, viuũ per dies quadraginta in multa conſolatione oſtendiſti. Ipſum verũ Deum & hominem, pura & firmiſſima confeſſione tecum in tua incircumſcriptibili maieſtate ſine fine regnantem in fine mundi denuo credimus eſſe venturum ad iudicandum viuos & mortuos, & redditurum vnicuiq; noſtrum ſecundum opera ſua. Per ipſum te rogamus, ò Clementiſſime pater, exaudi nos & miſerere nobis nunc & in illa terribili hora, in qua per ipſum filium tuum iudicandi ſumus. Reſpice in nos miſericordiſſime Deus: ſumus enim fragiles, & miſerandi peccatores, bonis operibus nudi qui ſanctiſſimã Maieſtatem tuam peccando in multis offendimus. Sed miſericordia tua cõuerſi ad pœnitentiam pro peccatis noſtris lachrymantes gemimus: per Ieſum Chriſtum filium tuum humiliter deprecantes, vt auertas indignationem tuam à nobis, indulgeasque nobis clementer tranſacta crimina, perducens nos præſenti terminato exilio ad amœnitatem patriæ Cœleſtis. Ioan. Trithemius ſcripſit.

Huiuſmodi narrationem ſimplicem & apertam vel aliam quamcunq; volueris quam omnes legant & intelligant & quæ nihil contineat ſecreti, quamque non verearis in omnium deuenire conſpectum, ſcribas in charta præmiſſa, quam diximus coniuratione Spirituũ facie verſa ad orientẽ, qua ſcripta intentionem tuam ſecretam quam volueris ſcire abſentem corã ſpiritibus exprime, conteſtans eos vt agant fideliter, ſtatimque auolabunt. Cũ literas tuas acceperit is cui mittuntur, ſigno orientis cognito facie conuerſus ad Orientem dicat coniurationem quam præmiſimus: Lamarton, anoyr:


& ſtatim intelliget tuam intentionem ſecretam quam
Spiritibus commiſiſti
procerte.

AD

AD SCIENDVM SPIRITVVM LOCA, nomina & signa, nota subiecta. Roth.

SED cum sit necessarium omni operanti in hac scientia scire loca & nomina principalium Spirituum & signa, ne morantem in meridie per ignorantiam vocet ab Aquilone, quod non solum impediret intentũ, sed etiam lædere posset operantem ponam tibi consequenter in circulo plagas in quibus principales Spiritus morantur, cum nominibus eorum & signis.

Rub.



In hac figura sculptoris incuria legitur *Podiel* pro *Padiel* & *Cimuel* pro *Camuel*.

Ecce iam habes plagas orbis vniuersas, quas nosse in operatione huius artis in præsenti libro inprimis & ante omnia est necessarium, & sine quorũ notitia nullus in arte sequetur effectus.

Rursus oportet te scire singulorum principalium Spirituum primos substitutos, quot sint in numero quibus secreta mysteria committuntur : Vt scias eorum ordines, quomodo sint vocandi, & quomodo rursus emittendi ad officia sua, & quot ipsi habeant illuminatores in die, & quot luci-

Digitized by Google

lucifugos in nocte, quosque amicos & quantos soleant formidare inimicos, & de his omnibus docebo te in præsenti tabula, quæ dicitur tabula directionis.

Schw.	Roth.	S.	R.	S.	R.	S.
Oriens.	*Pamersiel.*	♐	1000.	10000.	100.	0.0.
Subsolanus.	*Padiel.*	♑	10000.	200000.	10.	0.0.
Eurus.	*Camuel.*	♒	10.	10.	10.	10.0.
Euroauster.	*Aseliel.*	♒	10.	20.	10.	0.10.
Auster.	*Barmiel*	♓	10.	20.	10.	20.0.
Austafricus	*Gediel.*	♓	20.	20.	10.0.	10.0.
Africus.	*Asyriel.*	♈	20.	20.	120.	10.
Fauonius.	*Maseriel.*	♈	30.	30.	10.0.	0.10.
Occidens.	*Malgaras*	♈	30.	30.	0.30.	210.
Chorus.	*Dorothiel.*	♉	40.	40.	0.40.	30.0.
Subcircius.	*Vsiel.*	♉	40.	40.	0.30.	0.0.
Circius.	*Cabariel.*	♉	50.	50.	80.0.	80.0
Septentrio.	*Rayssiel*	♊	50.	50.	80.0.	0.80.
Aquilo.	*Symiel.*	♊	10.	1000.	10.	100.
Boreas.	*Armadiel.*	♋	1000.	180.	8.0.	00.
Vulturnus.	*Baruchas.*	♋	10.	180.	810.	00.

Orientem hic velim intelligas non vbi Sol quolibet die oritur, sed eum locum in quo à principio creatus fuit, quem æquinoctialem appellamus. Nisi enim hanc considerationem obserues diligentissime, non poteris in hac arte habere profectum. Sed etiam nunc te seriem istius tabulæ docebo ita, vt ex Vno spiritu intelligas omnes. Capiamus itaque Malgaras pro exemplo, per quem fit operatio huius artis in nono Capitulo præsentis libri primi. Occidentalis est, signum eius est tale ♈♑, habet sub se triginta qui præsunt diei, & habent Imperium magnum fugandi Spiritus tenebrarum. His subiecti sunt alij 30. qui præsunt nocti & versantur in tenebris semper, nec veniunt ad lucem, nisi per imperium suorum principum, quibus omni tẽpore sunt subiecti. Et isti rursus sub se habent tanquam custodes & ministros pleno iure subiectos aliquãdo 30. aliquando 20. aliquando 10. & aliquando omnes, cum omnibus simul egrediuntur ad imperium suorum principum, tali scilicet ordine. Vt quot eorum numero per operantem Virtutum magnarũ imperio vocati fuerint ex secundo vel tertio ordine, tot etiam seruitores

Digitized by Google

tores & custodes cum ipsis veniant ad principalem, qui est Malgaras. Iterū sub istis sunt alij tanquā nuntij & ianitores: sine certo numero, qui sæpe cum ipsis mixti conueniunt. Horum spirituum omnium nomina non tenemus. Sed quæ scire necessarium est operantem, in quolibet capitulo exprimemus. Et nota, quod omnes isti spiritus sunt cum suo imperatore principali quilibet in plaga orbis deputata sibi, vt patèt in tabula.

CAP. II.

CVIVS PRINCEPS VOCATVR PADIEL

Dorf.

Subsolanus, habens sub se ministros diurnos 10000. *nocturnos* 200000. *& alios multos subseruitores, quorum incertus est numerus.*

CVM, sicut in præcedenti Capitulo diximus, Pamersiel cum Spiritibus suis dictis, implacabilis & infidelis sit, nec obediat passim omnibus in hac arte operari cupientibus, sed vix in ea expertissimis: volum⁹ in hoc præsenti Capitulo artem facere tutiorem, & modum operandi in ea demonstrare per Spiritus meliores qui sint beneuoli, prompti & hilares ad obediendum vocanti, qui debito modo & tempore vocati veniant sine mora: & quod eis fuerit commissum fideliter perferant sine omni fallacia. Primus autem principalis huius operationis imperator & præsidens dicitur Padiel nomine Subsolanus, mansione orbiculari; quæ est prima mansio post orientem. Is habet sub se decem millia qui præsunt diei & omnibus operationibus huius artis diurnis, qui præcipiunt & educunt Spiritus nocturnos in tenebris latitantes, qui sunt numero ducenta millia, omnes fugiunt lucem & diem, præter vnum qui est nuntius ad Spiritus præsidentes: omnes boni & beneuoli sunt, nec lædunt operantem nisi sit malitiosus, vel minus in arte peritus. Non opus est omnes simul aduocare, sed pauci sufficiunt & aliquando vnus satisfacere potest operanti, siue operatio nocturna sit, siue diurna. Nam cum

sint

Digitized by Google

ſint beneuoli, quieti & tranquilli: frequentius ſoliuagi ſunt, quã in multitudine tumultuoſi. Cum ergo volueris operari per eos, & mentis tuæ ſecretũ alicui, quantumcunque abſenti, per ipſos intimare: ſic facito. Scribe in chartam præpararam antea debito modo, ſicut ſcis, quamcunque narrationem volueris & in quacunque lingua; quia indifferens eſt: cum ille non ex charta, ſed ex Spiritibus mentem tuam percepturus ſit quam ſcribens, vertes te ad ſubſolanum, qua perfecta dicas iſtam coniurationẽ. Padiel aporſy meſarpon omeuas peludyn malpreaxo. Conduſen, vlearo therſephi bayl merphon, paroys gebuly mailthomyon ilthear tamarſon acrimy lon peatha Caſmy Chertiel, medony reabdo, laſonti iaciel mal arti bulomeon abry pathulmon theoma pathormyn. Cum hæc verba cõpleueris, videbis duos vel ad minus vnũ è Spiritibus placidiſſime præſentem & paratũ obedire voluntati. Et huic committes ſecretum tuum, & fideliter perferet illud quò iuſſiſti. Cum autem literæ venerint ad eum cui mittuntur per nuncium, ſi ſolus eſt, bene, ſi cum aliis, ſecedat ad partem ſi poteſt, aut ſi non poteſt, verſus ad ſubſolanum, dicat ſub ſilentio iſtam coniurationem. Padiel ariel vanerhon chio tharſõ phymarto merphon ampriſco ledabarym, elſophroy meſarpon ameorſy, paneryn atle pachumgel thearan vtrul vt ſolubito beslonty las gomadyn triámy mefarnothy. His verbis rite dictis ſtatim Spiritus miſſus apparebit reuelans ei perfecte nullo alio percipiente quicquid illi commiſiſti reuelandum ſine dolo & ſine omni periculo. Nemo autem malicioſus & nequitioſus facile in hac arte poterit operari, ſed quando quis melior & purior fuerit tanto ei Spiritus libentius & hilaritate maiori obediunt. Et quãdo hanc ſcientiam vnusquiſq; magis occultauerit, tãto facilius operabitur. Et nota, quod iſte Padiel cum Spiritibus ſuis eſt deputatus ad nunciandum ſecretas auiſationes pro correctione malefactorum, incarceratione, punitione, ſicut ſubiecto demonſtrauimus exemplo.

INTEN-

Digitized by Google

INTENTIONIS SECRETVM, QVOD non literis, sed Spiritibus secundæ mansionis committatur. Roch.

DELATVS est quisquam apud principem, cui aliquod crimen imponitur læsæ maiestatis vel quodlibet aliud: vult eũ puniri per suũ officialem à quo longe distungitur, sed ei scribere id ipsum nõ vult, ne manifestatis literis qualibet occasione reus fiat auisatus, & fugiat, vel coadiunctis sibi viribus amicorum resistat, vel quippiam contra principem aut patriæ leges moliatur sinistrum. Scribit hanc vel aliam quamcunq; narrationem ad suum præfectum quam non vereatur ab omnibus legi: secretum vero cõmittit Spiritui, eo modo quo prædiximus, qui fideliter narrabit secretum eius illi, ad quem mittitur prius in hac arte institutum.

Sinceram charitatem. Mitto tibi orationem pro deuotione pœnitentiũ, satis pulchre compositam, breuemque, quam integra mentis meæ beneuolentia in te sola possidere non voluit, & est talis vt sequitur. Libera nos Iesu Christe æterne saluator bonorum omnium & indulge reorũ delicta, gemitusq; nostros exaudi, mitigans tempestates vitiorum, renouansque conscientiæ vetustatem, ad æternam nos reducito paradisum. Bone Iesu remitte nobis exorantibus peccata nostra: quoniam grauiter offendimus & sæpe relapsi sumus. Dulcissime Saluator infirmitates nostras sana, quæsumus. Benignus esto rogantibus te Iesu pijssime & nos famulos tuos supplicantes exaudi. Homines sumus assiduis miseriis inuoluti, maximisque tempestatibus immersi. Erue nos, tribulatorum consolator victorioſissime, quoniã vita nostra assidua in fœlicitate sepulta corrumpitur. Miserere tantum Iesu clementissime saluator, respice humilitatẽ te amantium & non permittas demergi nos exules in luto & turpitudine vitiorum, in amore sæculi. Hucusq; torpentes iacuimus, vicijsq; innodati nostram paruipendimus salutem, futurique examinis minime recordati sumus. Benignissime Creator esto propitius famulis tuis, & salua lachrymantes quos decepit miserrima vanitas mundi, viam (proh dolor) Veritatis negleximus omnes, sed libera nos luto infixos exulesque: quoniam Saluator noster tu es Iesu, qui neminem despicis gaudium indeficiens & sempiterna fœlicitas sanctorum es spes nostra, Christianorum gloria, Angelorum lumen, remunerator inuictorũ Martyrum, corona virginum, honestas viduarum. Bone Iesu exaudi nos humiles, cla-

Digitized by Google

mantes ad te, libera nos de præsenti exilio concedens nobis gratiam, vt sine fine viuamus, viuifica quæsumus non miseros seruos tuos exules, quos redemisti, vt Zelum Iustitiæ verum consequamur. Conserua nos omnipotens Deus, maiestas infinita, misericordia incircumscripta, æterna salus nobilium animorum. Amen. Finis orationis Ioan. Trithemij Abbatis.

ALIA ORATIO, CVIVS CONIVRATIO

Padiel melion, parme, camiel busayr, ilnoma, venoga, pamelochyn.

HANC quoque non indeuotam orationem accipito. Humanæ salutis amator, vniuersorum Creator maximus, nobis indixit obedientiã mandatorum cui omnes tenemur obedire ex amore, præmium vero obedientibus promisit sempiternæ fælicitatis tabernaculũ possidere. Christi obedientiã inspiciamus, quã imitari curemus, vt ad æternã fælicitatem nobis promissã ingredi mereamur, angelorumq; cõsociari mansionibus sempiternis. Agamus pœnitẽtiã dum possumus, tẽpus precios um expendẽtes fructuose Caueamus ne imparatos mors rapiat, quæ concedere moram alicui recusat. Ideoque fratres agere pœnitentiam non tradetis. Velociter enim ad vos mors veniet: quam nemo vestrũ diu euadere potest. Dies ergo vestros transeuntes conspicite pœnitentiam inchoantes, quando tempus habetis. Appropinquat hora decedendi hinc. O mors rerum terribilium terribilissima, quam velociter nos miseros consumis incolatumque nostrum breuissimum multis iniuriis plenũ miseris facis esse crudelem? Euigilemus miseri Christo Iesu Saluatore nostro pijssimo nos exhortante & contestante, vt turpes negligentias arguamus, & bonis operibus iustititiæ vias solicite custodiamus. Alme redemptor generis humani exaudi nos, veniamque nobis tribue peccatorum. O pater misericordiæ sis nobis propitius in omnibus aduersitatibus nostris. Sana domine infirmas animas nostras, quoniam tui sumus, præsta nobis afflictis vermiculis requiem sempiternæ amœnitatis, quatenus te semper aspiciendo laudemus. Amen. Ioan. Trith. Spanheimensis ædidi, 1500.

CAP.

Digitized by Google

CAP. III.

CVIVS PRINCEPS CAMVEL, HABENS sub se spiritus præsidentes diurnis operationibus 10. & nocturnis similiter 10. cum subseruitoribus totidem, quorum officium est mittentis nunciare aduentum, Vias & Iter. Roth.

TERTIÆ mansionis ad Eurum primus & supremus omnium Spiritus vocatur Camuel, valde beneuolus & promptus ad mittendum suos substitutos ad eum qui in hac scientia secundū formam debitam operatur. Paucos quidem habet ministros, sed omnes bonos, voluntarios & fideles, videlicet decem, qui præsunt, diei & totidem qui præsunt nocti, qui semper bini mittuntur ad operantem ex vtroq; ordine, cum hi qui præsunt diei, non fugiunt tenebras, nec illi qui præsunt nocti, lucem. Semper vbi necessitas expostulat in omni commissione operantis alter iuuatur ab altero: & quando apparent visibiles, tunc vnus cernitur in habitu pulchro mixti coloris, & alius in forma lucidi splendoris astare consueuit. Sæpe tamen apparent solo effectu sensibili quidem, sed non videntur, nisi cum ita placuerit operanti. Iste vero Camuel cum ministris & subseruitoribus suis autoritatem habet atq; virtutē nunciandi absenti amico statum, voluntatem, conditionem, viam, itinera, aduentum, & recessum mittentis, quando voluerit ipse qui operatur in hac arte. Cum ergo volueris, operarisq; pro tua voluntate, per angelos huius mansionis: oportet te scire inprimis, qui sint decem angeli Camuelis qui præsunt diei & quot quilibet eorum habeat substitutos, & ita similiter de nocturnis: quod vt scias perfecte: præsentem tabulam considerabis.

Schw.	Roth.	S.	R.	R.	R.	R.	R.	R.	R.
Orpeniel	10.	*Citgara*	100.	*Daniel*	10.	*Dobiel*	100.	*Azimo*	10.
Camyel	100.	*Pariel*	10.	*Omyel*	10.	**Nodar*	10.	*Tediel*	0.
Budiel	10.	*Cariel*	10.	*Asiniel*	100.	*Phaniel*	10.	*Moriel*	0.
Elcar	10.	*Neriel*	10.	*Calym*	100.	*Meras*	100.	*Tugaros*	0.

*Magis videbatur legendum Noctar.

Hic habes in tabula 10. angelos Camuelis qui præsunt diei cū substitutis suis in numero, & totidem qui præsunt nocti, cum

Digitized by Google

tis quoque ſubſeruientibus. Vltimi autem ſicut cernis nullum habent ſubſtitutum, quoniam o. ſicut noſti, nihil omnino ſignificat in numero. Cũ ergo volueris per iſtos angelos operari, præpara chartam tuam, ſicut moris eſt; & verſus ad Eurum ſcribe quamcunque narrationem, & in quacunque lingua volueris, quæ non ſit neceſſe occultari : qua perfecta, legas ſequentem coniurationem tacite. Camuel aperoys, melym meuomanial, caſmoyn cralty buſaco aeli lumar photirion theor beſamys, aneal Cabelonyr thiamo veſonthy. Completa hac coniuratione ſub ſilentio, fac commiſſionem tuam ſpiritibus, qui præſto ſunt, quemadmodum noſti; & emitte eos, omnia ſub ſilentio & extra tumultũ, ſi fieri poteſt, operans, poſtea da literas cui volueris nuncio perferendas, apertas vt libet, & vadat, quia Spiritus non negligent officium ſuum, ſiue cito veniat nuntius, ſiue tarde, de quo nullum ſit tibi dubium, qui fideles ſunt. Oportet autem vt ſcias, quem Spiritum mittere velis ex prædictis, quatenus in coniuratione nomen eius ſtatim poſt principalem exprimas, & hoc in omnibus operationibus, in quibus angelorum mittendorum nomina in ipſo capitulo ponuntur. Sed iam ponamus dictorum à nobis ſimilitudinem ſuper his, quæ pertinent ad officium Camuelis & Spirituum eius ſubiectorum.

Roth. *SIT ISTA MENTIS MEAE INTENTIO ſecretiſſima, quam per Spiritus prædictos velim ſcire abſentem.*

SVm Romæ poſitus, intelligo ex conſilio ſecretiſſimo ſummi pentificis, Romanum imperium ipſum velle transferre in Francos. Cupio auiſare Germaniæ principes: per nuntios nequeo quibus non conſido: literis nequeo, quia in omnibus Ciuitatibus Italiæ ſunt in portis deputati, qui ſcrutantur tranſeuntes exactiſſime. Scribo ergo vnam orationem deuotam, quam mitto per nuntium apertam, cũ alijs familiaribus literis clauſis ad eoſdem principes. Compello Spiritus tertiæ manſionis & præcipio eis vt literas mittendas ſequantur. Et cum à recipiente vocati fuerint, reuelare ei nõ obmittant ſecretam intentionem meam, quam litteris commendare nõ audebam. Veniunt, vadunt obediunt. Omnes morimur, quoniam omnes hæreditarium reatum originalis noxæ contraximus: nemoque viuit non moritu-

Digitized by Google

turus in breuissimo tempore: contraximus delictum orginale in Adam & Eua. Morimur autem morte corporis omnes homines propter temeritatem Matris Euæ miserabilem. Mortem vero animæ Victor mortis Iesus nos liberando fugauit. O Iesu Christe crucifixe, respice humilitatem nostram quoniam miseri sumus, infœlices, multisq; tribulationibus vexamur. Ergo clementissime Rex cœlorum petimus concede nobis contritionem, veniamque omnium peccatorum propter humilitatem tuã eximiam qua redemisti nos de inferni ærumnosis tenebris, noxiisq; passionibus. O beatitudo nostra Iesu clementissime, ò dulcissime amator Innocentiæ quid retribuam tibi? Tu sanctus & innocens pro nobis pateris. Quo fugiemus cum veneris ad rationis examen? Venies cum potestate reddere mercedem vnicuique secundum cõscientiam suam. Eruntque tibi nuda omnia: nec te aliquid latebit, cuius nõ habeas notitiam. Ergo viuentes agite fratres pœnitentiam, districtumque Dei omnipotentis examen operibus misericordiæ præuenite.

Tergite fletibus crimina & pauperum labores subleuantes, Deum vobis efficite placabilem. Quoniam benignus est inuocantibus eum. Ergo, dum tempus est, quærite misericordiam eius. Semper gratias agite ei qui redemit vos Iesus Christus crucifixus pro hominu m salute timentium dominum.

SIT ALIA FORMA SECRETORVM ISTA, quæ committatur Spiritibus. Roth.

SEcretum manet in mente mea repositum, de ad uentu meo adamicũ vel amicam in proximo secreto. Nõ audeo scribere hoc ipsum, ne palam fiat, quod causa vetat ardua, nec demandare per nuntium, quod idem periculũ: voco spiritum, committo rẽ, venit, vadit, perfert secretum secretissime, tu tus sũ ego literarũ forma quas mitto sit vt libet familiaris, ne desit occasio.

Salutem D. Lator præsentium frater Arnoldus Bostius plura composuit admiranda volumina de variis rebus, vt in libro nostro tibi dudum transmisso inter alia multa, qui prænotant de ecclesiasticis scriptoribus, reperies scriptum in fine, vbi sit mentio viuentium. Hunc tantum virum, religione & artium venustate notabilem tuæ sinceritati, charissime fautor, cõmendo & plurimum rogo, quatenus recipias ipsum ea qua omnes in amicitia nobis coniunctos suscipere familiaritate consueuisti. Reserabit tibi arcana multa naturæ, teq; conuersatione dulcissima oblectare poterit, si volueris. Meũ de magicis experimentis codicem quem habes mihi oro quantocyus curato remitte-

mittere. Volumen Synesij virtute ſpirituum mittam tibi mox cum mihi experimẽta mea remiſeris. Curate ipſum vt valeas. Mihiq; ſæpe reſcribito. Datæ in Spanheim ſexto Iduum Martij. Anno dominicæ Incarnationis M.D. Ioan. Trith. Abb. — Recipiens autẽ literas is ad quem ſpiritũ miſiſti, faciat quod in hac arte nouit eſſe faciendum: & ſigno orbiculari cognito ſe vertat ad Eurum ſubq; ſilentio iſtam dicat imprecationem.

Camuel Buſarcha, menaton enatiel, meran ſayr abasremon, naculi peſarum nadrulaſmon enoti chamabet vſear leſſonty abrulmy pen ſayr thubarym, gonayr aſmon friacha rynon otry hamerſon buccurmy pedauellon. His dictis accipiat literas denuo in manum reſpiciens verſus Eurum vt noſti. Notandum vero quod iſti ſpiritus omnes cum ſuo principe ſunt ad Eurum & propterea oportet, vt ſe illo vertat omnis qui operatur per illos: aut ſi non poteſt, literas ſaltem illo verſus cum receperit reponat. Obſerua & intellige quæ diximus tibi.

CAP. IV.

Roth. ## CVIVS PRINCEPS ASELIEL MORATVR ad Euro-auſtrum, habens ſub ſe 40 principales ſubſtitutos cum ſeruitoribus eorum: & præſunt his quæ pertinent ad amorem.

QVARTAM manſionem ab Oriente in Euro-auſtro tenet magnus princeps Aſeliel cum ſpiritibus ſuis, quorum decem præſunt operationibus in hac arte diurnis, & 20. nocturni. Horum omnium poteſtas & officium eſt nuntiare ea quę pertinent ad amorem mulierum. Habent autem hi 30. tanquam principales ſub ſe, & totidem alios quos mittunt per ordinem ad officia ſua, cum fuerint per operantem debito modo vocati. Rurſus ſub iſtis iterum ſunt alij, quorum magnus eſt numerus. Tu autem cum volueris per principem huius manſionis in Steganographia operari, non opus eſt omnes ſubiectos ei ſpiritus aduocare, ſed ſufficit tibi vnus aut duo, ſiue operatio ſit nocturna ſiue diurna. Dicam ergo tibi paucorũ nomina, cum numero ſubſeruientium eis. Ex quibus ſemper aduoces vnum aut duos quos volueris, nec pluribus indiges, niſi operatio pro diuerſis. Hæc eſt tabula.

Marlel

Digitized by Google

Mariel	20	*Cubiel*	20	*Asphiel*	20	*Melas*	20	Nom.rubi.
Charas	20	*Amiel*	20	*Curiel*	20	*Sariel*	20	Num.nig.
Parniel	20	*Asahel*	20	*Chamos*	20	*Othiel*	20	Nom.nig.
Aratiel	20	*Arean*	20	*Odiel*	20	*Bufar*	20	Num.rub.

Habes iam ecce sedecim principes ex maioribus, qui sunt sub Asiel magno, quorũ octo præsunt diei, & octo præsunt nocti, & quilibet ex eis habet 20. subiectos famulos, quos mittunt ad officia sua, quotiens necessariũ fuerit. Principes omnes boni sunt & ad obediendum beneuoli atq; promptissimi: sed famuli eorũ non omnes, quoniã superbi & implacabiles aliquando sunt, maxime ad eos quos considerant in arte minus esse ꝑfectos. Isti vero sedecim principes cum subditis suis ad omnia nunciandatibi sufficiunr, nec opus est, te plures vel nosse vel aduocare. Cum autem volueris operari in Steganographia per Asielem, pro prę-missis in arte consuetis obserua locum mansionis eius, qui est in Euro-austro, & voca vnum exspiritibus supra dictis pro tempore suo, quemcunq; volueris. Hæc est coniuratio. Aseliel aproysy, melym, thulnear casmoyn, mauear burson, charny demorphaõ, Theoma asmeryn diuiel, casponti vearly basamys, ernoti chaua lorson. Completis ex more coniurationibus subiunge cætera quæ sunt ex more in arte facienda, & consequetur effectus operationis tuæ certissimus. Ponamus exemplum.

Fingamus mentis tuæ arcanũ. Habes amicã in cui⁹ amore detineris, nec minus ipsa: sed accedere aut alloqui nõ potes eã propter custodiã suorũ. Inueniſti tandem cõsiliũ quo ipsa potiri valeas, sed eam est auisare ẽt prius necesse: per te non potes, literis non audes ne in manus aliorũ deueniant: nuntijs aut vetulis rem non decernis cõmittendam, ne te postea reddant notũ. Rem ergo arte per tempus occulta, quam fieri palã non posse confidis. Vocas ministros artis inuisibiles, scribis literas in nullo suspectas ipsasq; mittis ad amicã ẽt per ipsos custodes, laudãt scriptũ, præbẽt amicę legendũ: illa signũ recognoscens nunciũ aduocat occultũ, audit consiliũ, remandat consensũ: accedis, intras, potiris.

Mors Iesu Christi genus humanũ viuificauit, cuius vita innocẽter afflicta liberauit nos ab omni calamitate. Ergo honoremus humilitatem eius in

nobis

Digitized by Google

nobis resistendo tentationib. vitiorum, instandoq; in omnib. bonorum operū. Christus Iesus saluauit animas nostras. Gratias dicamus æternas nostro redemptori pyssimo, quoniam omnes reduxit ad tutas exuuias, cuius nomē cum feruore laudemus omni tempore, præoccupantes faciē sanctissimam eius nostris orationibus; viuamus virtuose in amore rectitudinis, abÿciētes tumultum mundalium negotiorum, iusticiæ normam sequamur, vitijs noxiis resistamus deuotissime, lachrymisq; negligentias abluamus in maxima solicitudine memores futuri iudicij, cuius inæstimabilis horror inferni pœnis nequaquam inferior. Anno Dominicæ natiuitatis M. D 6. Id. Martij. ⊰ *Cum has similesue acceperit literas is cui mittuntur in arte peritus faciat quod nouit secundū eiis institutа faciendum, vertatq; se ad aspectum Enroaustri. Cuius hoc signum* ⊰ *& legat contestationem spirituum quæ est talis: Aseliel murnea casmodym bularcha vadusyn aty belron diuiel arsephonti si panormys orleuo cadon Venoti basramyn. His contestatis cōtinuet operationem artis, & audiet secretum mittentis.*

CAP. V.

Roth. *CVIVS PRINCEPS SVPREMVS, BARMIEL nomine, moratur in Austro, habens sub se 10. principes, qui præsunt diei. & 20. qui præsunt nocti cum seruitoribus eorum: & sunt super secretis nunciandis, quæ pertinent ad traditiones castrorum.*

QVINTÆ mansionis in Austro ad meridiem princeps magnus vocatur Barmiel, habens sub suo dominio principales duces 10. qui præsunt diei cum subseruitoribus eorum & 20. numero, qui præsunt operationibus nocturnis cum famulis eorum. Qui ideo plures sunt numero, quam diurni; quia frequentius operatio huius mansionis fit in nocte quam in die. Eorum enim officium est nuntiare secretas traditiones castrorum & ciuitatum, maxime temporibus nocturnis. Tu autem cum volueris in hac arte operari per Barmielem; voca vnum ex principibus eius, quemcunque volueris: statim veniet ad te cum 20. seruitoribus, quia nunquam solus aut cum paucioribus incedere consueuit aliquot principum huius mansionis. Secretum, vero tuum non famulis quia superbi & malitiosi sunt, sed principi committe, quia bonus,

Digitized by Google

bonus, placidus, fidelis, & multum benevolus est. Sed iam nominabo tibi ex ipsis principibus diurnis octo & ex nocturnis similiter octo, qui sunt meliores & promptiores ad obediendum, nec pluribus indigemus.

Schw.	Roth.	R.	S.	S.	R.	R.	S.
Sochas	20.	*Acterar*	20	*Barbis*	20	*Marcaiz*	0.
Roth.	Schw.	S.	R.	R.	S.	S.	R.
Tigara	20	*Barbil*	20	*Marquus*	20	*Baabal*	0.
Schw.	R.	R.	S.	S.	R.	R.	S.
Chansi	20	*Carpiel*	20	*Caniel*	20	*Gabir*	0.
Roth.	Schw.	S.	R.	R.	S.	S.	R.
Keriel	20	*Mansi*	20	*Acrebā*	20	*Astib*	0

Habes 16. spiritus, quorum duodecim quilibet habet 20. ministros, cum quibus solent apparere vocanti. Reliqui quatuor, quibus 0. quod nihil significat suppositum est, nullum habent subseruientem, sed semper soli veniunt & sunt in ministerio suo fidelissimi & impigri ad omnia quæcunq; mādaueris eis. Volens itaque operari per aliquem eorum, prę missis his quę sunt in arte præmittenda, dicas coniurationem istam ad Austrum. Barmiel buras melo charnotiel malapos veno masphian albryon, chasmia peluo morophon apluer charmya noty Mesron alraco caspiel hoalno chorbē, ouear ascrea cralnoty carephon elcsor bumely nesitan army tu faron. Postquam imperationem compleueris, spiritui apparenti quem vocasti commenda secretum, literas autem mitte per quemcunque volueris, & qualescunque volueris. Sed vtamur exemplo.

PONAMVS SECRETVM REGIS, QVOD non sit confidendum alicui quouis modo. Roth.

REx quispiam aut princeps obtinere ciuitatem aut munitionem armis nō valet, quā cupit, rem arte pertemptat, corrumpit mercede custodes, consilium nulli confidunt, nec literis quidem, ne deprehensus ille nō consequatur intentum, isti mercedē cum vita amittant. Ad Mansionē Barmie-

C lis se

lis se princeps cõuertit, vocat spiritum nũtium, committit occultum: venit ille, perfert nuntio, capitur nocte, non scitur quomodo. Pro his si placet
Roth. fingamus literas in nullo penitus metuentes lectorem.

Iuste viuendo fælicitatẽ consequemur: soli namq; exaltandi humiles, soli temerarij cõdemnandi. Si fælicitatẽ requiris, æternam iustitiam tene, & altissimã gloriam consequeris. Feruentissimus Zelator veritatis esto & non amaueris mendacium, corrumpens honestatem, animiq; temperantiã dissoluens: fuge vanitatem mundi, quoniã breuissima est. Amator esto Iustitiæ & neminem supplantes iniuste. Cõle virtutes, vita fuge, iustitiæ libertatem tuere, omnem insolentiã caue. semper humilis esto. Saluatorem animarum nostrarũ dilige: qui diligit eum, nequaquã morietur infæliciter. Contemne gloriam repente transitoriã, ama beatitudinem sanctorum æternaliter non corrumpendã, fuge solicite insidias hostis nostri antiqui, quem vincet nunquã intermittenda deuotionis humilitas. Esto vigilans vt carnis ardore nõ vincaris, viriliter iustitiæ semitas defende, rectitudiniq; Zelũ intrepida perseuerantia tenendũ memineris. Gloriam inanem semper fuge tanquam venenum. Paradisi Dei amœnitatem contemplare semper manentẽ. Gaudia seculi cito transeunt, hodie lætus, cras omnibus spoliatus emoritur. Fuge Zelum vitiosum amaritudinis, fuge superbiæ tumorẽ, quoniã vtriusq; reatũ perpetuis malis esse obnoxium nõ ignoras. Omnis superbus odibilis Deo: moriens sine intermissione cruciandus nunquã consolabitur. Quid denique exspectabunt superbi nisi lamentũ? Ergo væ vobis elati, æterno supplicio digni tenebrisq; & horroribus reseruati sempiternis. O vanitas vanitatum mundi, exterminatrix luminis animarũ. deceptrix exulũ, infernireseratrix pernicioſissima Io. Tritth. Abbas Spanheimensis scripſ. 5 Id. Martij M.D.

Recipiens literas, cognito signo Barmielis se mox vertat ad Austrum vel quã primum potuerit. Non enim periculum, quo ad obediẽtiam spiritus, ex mora nasci poterit: etiamsi multa fuerit interposita. Nam quando vocant, semper venire consueuit, siue cito siue tarde, etiam post dies multos vocent. Hæc est eius Coniuratio, ijs præmissis quæ ars expostulat agenda.

Barmiel any casleon archoi bulesan eris, Casray molaer pessaro duys anale goerno mesrue greal cusere drelnoz, parle cufureti basriel asymaraphe neas lo, carnos erneo, dameroſenotis anycarpodyn. Hanc Coniurationẽ cum dixerit, sicut oportet versus Austrũ, audiet & intelliget mentẽ tuã, quã nõ literis sed spiritui cõmisisti: si ad aliã plagam se verterit, nunquam intelliget.

CAP.

CAP. VI.

CVIVS SVPREMVS PRINCEPS GEDIEL

in Austro-africo mansionem agens, sub se habet 20. in die, & totidem in nocte cum seruitoribus eorum, qui officium annunciandi ea, quæ præcauenda, pericula habent.

SEXTÆ mansioni quæ est in Austro-africo præsidet princeps magn⁹ Gediel qui habet sub dominio suo alios duces principales 20. in die, & totidē in nocte cum multis seruitoribus eorum. Horum officium est nuntiare omnia quæ pertinent ad auisandum amicū de quocunq; imminente futuro periculo, & maxime ad principes pro defensione patrię, castrorum & ciuitatum; & ad omnia nuntianda quæ prosunt amicis, & his quibus fauemus, ad salutē: nec non & contra inimicos & aduersarios quoscunq;. Ad hęc omnia non est necessarium aduocare 20. principes, sed duo sufficiunt cū seruitoribus suis, quos vt noscas ex nomine, consequenter aliquos ex eis numerabo, videlicet octo prodie, & octo pro nocte.

Schw.	Roth.	S.	R.	S.	R.	S.	R.
Coliel		*Sariel*		*Reciel*		*Aroan*	
	20		20		20		20
Naras		*Rantiel*		*Sadiel*		*Cirecas*	
Roth.	Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Sabas		*Mashel*		*Agra*		*Aglas*	
	20		20		20		20
Assaba		*Bariel*		*Anael*		*Vriel*	

Primo antequam procedamus ad operandum, noueris, quod semper ad minimum duo spiritus vocandi sunt, cum 20. famulis suis, sine quibus nusquam procedunt, licet non semper omnes appareant visibiles. Sed de hoc non est curandum; modo tu consequaris per eorum ministerium inuisibile quod intendis. Cum ergo per eorum ministerium volueris aliquid in Steganographia operari; conuerte te ad Austro-africum; quoniā omnes ibi cum principe suo Gediel omni tempore morantur: & fac, quæ nosti secundum ordinem esse facienda. Hæc est Coniuratio:

Digitized by Google

Gediel aſiel modebar mopiel, caſmoyn, rochamurenu proys naſaron atido caſmear vearſy maludym velachain demoſar otiel maſdurym ſodiuiel meſray ſeor amarlũ, laueur pealo netus ſabelron. His completis erunt duo principes nominanti vocati præſentes, boni, beneuoli, & ſecuri: quos non debes timere: ſed committe eis confidenter, quicquid volueris: & mandatum tuum fideliter implebunt: hoc ſignum erit rubrum.

Roth. HABEAS IN MENTE TVA TALE SECRETUM, quod literis commendare non audes.

SVm principi meo pro multis in me beneficiis obnoxius aduerſariorum eius ſecreto percepi conſilium per inſidias & traditionem capiendi hac nocte caſtellum. Principem auiſare meum cupio: literis nequeo, cum ſcrutiniũ tranſeuntium per hoſtes fiat in via: per nuncios nequeo, quia nulli penitus meum periculum ſcio credendum. Vocabo ſpiritum, committo ſecretũ, mitto literas tantum pro forma quaſcunque voluero, vt nouerit princeps quis ſit vocandus: & ex ſpirituum numero (quia ſine literis alioquin neſciret miſſum à me ſpiritum) vadit iſte, nunciat: princeps præoccupat caſtrum.

Roth. SIT FORMA LITERARVM ISTA vel alia; quam cum legerit, ire prohibeat.

SVmma humani generis nobilitas ſummaque virtus eſt Deũ pure amare, ipſius gloriã quærere, & eum rectitudine mentis adorare. Humilitas enim puri cordis regnabit in Cælis patientia ſublimabit, ſola mens hominis nudi. Deum timentis diligentiſq; ad nobilitatem veram conſtituetur. Deũ ama, mundum ſperne, ſæculum iniquitatum fuge, ama religionem, fraternam charitatem, pacis vinculum, rectequę conuerſantium vnitatẽ. Chriſtus in Euangelio monet: Non oportere nos ſolicitari circa humanas curas ſuperfluas. Habentes (inquit Sanctus Apoſtolus) neceſſaria tantum, ſimus contenti. Habeamus itaque. Dei amorem & Zelum iuſtitiæ: quoniam vere ſolidæ diuitiæ ſunt, puritas animi, ſimplicitas cordis, negligẽtia honoris terreni

reni, venustatis emundatio, morumque sanctorum institutio. Simus intenti operibus bonis, ne vitia nos obruant, viuamus innocentes in omni rectitudine tanquam crastino morituri. Deum amemus purissimo corde, seruãtes solicite mandata eius cum humilitate pro peccatis lugeamus, omni tempore pijssimum Sãluatorem deprecantes quatenus nobis vitia remittat, sui amorem cordisque humilitatem infundat. Deseramus istius mundi concupiscentias & vanos falsosque honores obitum nostrum sedulo cogitantes. Viuere virtuose, proximum diligere, iniuriam nulli facere, Deum timere, eleemosynas dare, famelicos reficere, bonos defendere, prauorum vitia redarguere, orationibus insistere, gloriam mundi contemnere, lectionibusque incumbere, thesauri Christianorum sunt. Vana enim gloria mundi repente ruitura est, falsæ etiã diuitiæ, quas breui exspirantes relinquemus inuiti, sola iustitia est nostra fœlicitas. In nostra humilitate sit gloriatio & diuitiarum possessio nobiscum omni tempore mansura, memoria mortis, timor iudicij & nostrorum recordatio peccatorum. ⊰

Cum has vel quaslibet alias literas nullum continentes secretum princeps acceperit meus; viso signo Gedielis nouit quo sit vertendum, & quis vocandus Spiritus.

Coniuratio.

Gediel aprois camor ety moschoyn diuial palorsan, sermel, asparlon Crisphe Lamedon ediur cabosyn arsy thameroſyn. His dictis, vt oportet, subiunctisque nonnullis quæ sunt in arte necessaria, spiritu reuelante, non litera, mentis meæ secretum, scit et arcanum, & præoccupat inimicum.

Cap. VII.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS EST ASIriel, cuius mansio est ad Africum, habens sub suo dominio duces 20. qui præsunt diei, & totidem qui præsunt nocti: quorum officium est nunciare consilia principum amicis.

SEPTIMÆ mansionis princeps primus & supremus vocatur Asiriel, & habitat in ea plaga orbis, quam appellamus ad Africum, habẽs sub se 20. principes, qui præsunt diei, & totidem, qui præsunt nocti: qui

Digitized by Google

omnes ſub ſe multos habent famulos. Si duo duces vocentur ab operante ad miniſterium artis ex diurnis; ſemper 20. famulos habent ſeruientes ſibi: ſimiliter & cum nocturnis fit. Quare ſi vnũ vocaueris tantum ex principibus, maximè nocturnis: non 20. ſed 10. famulos cum habere duntaxat comprobatur. Diurnos nõ vocabis, niſi ad minimum duos; quoniam ſoli venire nõ conſueuerunt: ex nocturnis vnũ vel duos, ſicut placuerit, aduocare poteris. Si vocaueris duos, 20. ſi vnum, 10 famulos in coniuratione ex more noueris eſſe addendos. Et vt ſcias, qui ſoli, & cum ſocio qui ſint vocandi; tabulam conſidera.

	Roth.	S.	R.	S.	R.	S.	R.
S.	*Aſtor*		*Buniel*		*Arciſat*		*Cuſiel*
		20.		20.		20.	
	Carga		*Rabas*		*Adriel*		*Malqueel*

Roth.
20——20——20——20——20——20

Schw.
20——20——20——20——20——20

	Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
R.	*Amiel*		*Muroth.*		*Budar*	10.	*Faſſua* 10.
		20.		20.			
	Cuſiel		*Omiel*		*Aſpiel*	10.	*Hamas* 10.

Horum ſpirituum qui ſunt principales inter 40. habent officium nunciandi ſecreta conſilia principum ſubditis ſuis & amicis; ex diurnis habes octo, & ex nocturnis totidem cum multis ſeruitoribus ſuis, qui ſufficiunt ad omnia; nec cæteros vocare opus eſt. Diligenter obſerua, vt cum vocas vnum vel duos principes ex nominatis, iam numerum ſeruitorum eorundem in carmine exprimas: ſunt enim ſuperbi, & mirabiliter placet eis, quod multis dicantur præeſſe clientelis. Cum ergo volueris per ipſos in Steganographia operari; verte faciem ad Africum, & fac quæ noſti eſſe facienda cum diligentia: vt nihil penitus obmittas eorum quæ pertinent ad artem. Coniuratio: Aſiriel aphorſy Lamodyn to Carmephyn drubal aſutroy Sody baruchon, vſefer palormy thulnear aſmeron chornemaduſyn coleny buſarethon duys marphelitubra naſaron venear fabelronty.

Digitized by Google

His completis, adstabunt ibi vocati: quos vt discernas; scito, quod principes communiter solent apparere in habitu aereo, id est, Sapherino: famuli autem in albis. Secretum vero tuũ committe ipsis principibus, quia fideles sunt. Habent antè illam consuetudinem inter se omnes duces, vt, quando alloquitur eos operator, tunc statim famulos emittant: imo per se recedant, ne audiãt commissionem. Cessante illo loqui ad principes, iterum famuli astare videntur.

Sit principis tale secretum, quod nulli credat perferendum. Roth.

CONSILIVM principis magnum & secretissimum de rebus arduis & maximis est. Vult illud scire principem aliũ quempiam amicum, eo quod causam habeat: sed timet venire cum maximo periculo sui suorumque in publicum: si autem nuntio committatur, ne tradat, aut literis, ne legantur ab aliquo. Vocat ergo spiritum, qui non reuelabit arcanum: committit, emittit, perficit, securus est.

Literas mandat in nullo suspectas, nec publicum in aliquo metuentes. Roth.

IESV Christe Lumen indeficiens, omnium sanctorum æterna beatitudo. Creator vniuersitatis & rector miserere nobis. Nos infirmi, gementes & flentes misericordiam tuam rogamus. Largire nobis virtutem vincendi temptationes diaboli, vt deuictis præsentibus malis, requiem consequamur. O Saluator dulcissime Iesu remitte peccata nobis orantibus. Tuæ enim sumus, clementissime pater, creaturæ humiles: respice nos miseros inutilesq; famulos, quoniã tibi famulari totis viribus optamus. Fac nos habere amoris tui feruorem, bonis exornatum operibus in nobis semper. Da nobis veras virtutum operationes, obseruantiam iustitiæ, rectitudinisq; inseparabilem amorẽ: fac nos veraciter esse humiles, mundaliumq; rerum strenuos contemptores, quatenus tuo amore semper ardentes nihil diligamus terrenum, nihil æstimemus nobis temporale iocundum. O præceptor humilitatis Iesu Christe, doce nos tuam imitari doctrinam. Sumus (proh dolor) vitijs multis inuoluti, operibus bonis nudi. Salua nos Iesu Christe, ne pereamus. O Summa veritas viuifica nos, refugium animarum refrigeran-

Digitized by Google

gerantissimum: esto nobis turris fortitudinis. Tu enim viuificator noster es, tu salus es animarum, mentisque renouator dulcissimus. Tu ineffabile gaudium angelorum, animorumque fidelium requies saluberrima. Tu beatitudo sanctorum te amantium. Tu inextinguibile lumen ciuium supernorum. Tu mortuorum Viuificator fragilitatem nostram respice. Iesu Christe dulcissime adiuua nos fragiles seruos tuos, quatenus per viam veritatis sine offensione incedentes requiem consequamur æternam, O pijssime domine Iesu mitiga labores exilij nostri. Et cum finis istius vitæ cœperit appropinquare, nobis misericorditer subuenire tunc digneris, quatenus ante faciem virtutis tuæ aduersarius ruat conterritus, fugiantq; procul omnium malorum prouocatores diaboli, mortis æternæ principes, sæuissimiq; nostri persecutores. Rogamus per virtutem nobilissimæ mortis tuæ dulcissime Iesu: non despicias nos inutiles seruos in die exitus nostri, quos redimere voluisti sanguine tuo: Laua excessus nostros, quatenus intrare gaudia patriæ cœlestis, expectantibus nos angelis, mereamur. Amen.

Scripsi ego Ioan. Tritth. Abbas, [illegible] idibus Martij, M. D.

LITERAS idcirco mittimus ad eum, cui fuerit spiritus quoque mittendus; quia nullus principum aut seruorum ex ipsis spiritibus venit, nisi vocetur, neque ad mittentem, neque ad eum, cui mittendus est. Vt ergo sciat is, cui mittitur, à qua mansionis plaga & quem debeat vocare spiritum; literæ mittuntur signo principis sigillatæ, & ita scriptæ, vt Spiritum oblectent, cupiatque eorum fomento recreari. Sed de his in vltimo capitulo dicemus.

HÆC EST CONIVRATIO SPIRITVVM

pro recipiente.

ASIRIEL onear Camor Laueuiel gamer sothin ianoz alnay bulumer palorson, irgiel lamedon, ludiel Caparosyn nauy asparlon nadiel bulephor ianos pesonty tresloty Camon elyr, mearsu nosy thameroſyn. His dictis versus Africum secretissime, cæterisque additis, quæ requiruntur ex arte: Spiritus apparebit il-

Digitized by Google

bit illi cum seruis suis visibilis, nullo aliorum vidente eum, nec audient: & reuelabit secretum mittentis in aurem.

CAP. VIII.

QVIVS PRINCEPS SVPREMVS MASERIEL ad eam plagam habitat, quam Fauonium appellamus, habens sub se duces 60. principales cum seruis eorum multis.

Roth.

OCTAVA mansio est circa Occidentem in eo loco, à quo ventus appellatur Fauonius: & ibi habitat princeps magnus, qui dicitur Maseriel cum infinita multitudine ducum, principum & famulantium, ex quibus ad hanc artem deputati sunt principes 30. qui præsunt operationibus diurnis, & totidem qui præsunt nocturnis, cum multis seruitoribus. Hi omnes sunt constituti ad nunciandum & referendum secreta humanarum artium Philosophiæ, Magicæ, Necromantiæ, & omnium mirabilium & secretissimarum operationum, quæ paucissimis sunt notæ hominibus: & super his sunt prompti & multum fideles, nec reuertuntur, nisi perfecerint totum quod eis fuerat commissum. Quieti sunt & sine strepitu veniunt, sicut iubentur per se cum multis vel cum paucis, vel etiam sine famulis saltem visibiliter: neminem terrẽt, nisi eum, qui non institutus in arte præsumpserit eos vocare per vera principia artis, ad quæ nemo facile sine instituente pertingit. Vt autem in promptu habeas, quos voces ad operationem spiritus: noueris, tibi non omnes esse necessarios, sed aliquos: & ideo sufficiant tibi duodecim pro actionibus, quæ fiunt in die, & totidem pro his quæ fiunt in nocte, cum seruitoribus eorum.

Roth.	Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Mahuc	30	Zeruel	30	Azimel	03	Alsuel	30
Roth.	Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Rouiel	30	Athiel	30	Chasor	30	Aliel	30
Roth.	Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Fariel	30	Vessur	30	Potiel	30	Espoel	30

Roth.	Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Arach	30	Sarmiel	30	Baros	30	Rabiel	30
Maras	30	Amoyr	30	Eliel	30	Atriel	30
Noguiel	30	Badiel	30	Paras	30	Saluar	30

Habes quidem ex triginta ſpiritibus Maſerielis principalibus quatuor & viginti cum ſeruitoribus ſeptingentis & viginti, quorum primi duodecim præſunt operationibus diurnis, & reliqui duodecim nocturnis. Cum ergo per eos aliquid in Steganographia operari volueris, verte te ad Fauonium, & præmiſſis neceſſariis, quæ requiruntur ex arte, voca vnum ex prænominatis, quem volueris, ſicut oportet: & ſine mora veniet. Cõiuratio: Maſeriel bulan lamodyn charnoty Carmephin iabrun careſathroyn aſulroy beueſy Cadumyn turiel buſan Seuear; almos lycaduſel ernoty panier iethar care pheory bulan thorty paron Venio Fabelronthuſy. Apparente ſpiritu, quem vocaſti, committe ei ſecretum tuum perferendum ſecure, nihil hæſitans omnino, tacite loquens ad ipſum, ſi in medio aliorum fueris, vt noſti.

Roth. Sit mentis tuæ ſecretum tale. :—.

HAbes arcana in ſcientiis occultis philoſophia, aſtrorum Magia, Cabala Arithmetica, vel quibuslibet artibus, quæ ſcire optas amicum prope vel procul abſentem: ſed ſunt talia, quæ nec literis nec nunciis committere tutum: aut certe tibi arcana mittat, inſtãdum: vel etiam commendare philoſophantem, vt neſciat tamen aliorſum. Voca vnum aut duos ex ſupradictis ſpiritibus: expone ſecretum: ſuſcipit onus, perferet amico, tibique reportabit commiſſa ab illo.

Roth. Scribe orationem quam volueris, aut literas quaslibet nihil continentes ſecreti.

OMnipotens ſempiterne Deus bonorum remunerator æquiſſime, qui filium tuũ noſtri generis eſſe participem voluiſti, vt redimeret diabolica inuidia nos miſerrimos, qui ſola benignitate, redũdans formã noſtri ſuſcepit incorruptam ex flore virginalis vteri; archãgelo ſancto Gabriele inſtnuãte, quod Virgo conceptura beatiſſimo tuo ſpiritui perpetua Virgo permaneret, immaculata, clarior hominib. angeliciſq; ſpiritibus præeminentior.

Genuit

Genuit regem omnipotentem, Deum & hominem, sanctissima & reuerendissima Virgo Maria, virilis consortij omnino nescia, sine dolore pariens, sine tristitia vagientem Deum hominemque suscipiens, semper immaculata consistēs, purissima, innocentissima, virtute humilitatis hominibus altior, charitate plena, omni laude dignissima, & ab omnibus veneranda: Angelorum beatissima & semper laudanda, Imperatrix refulgentissima, nobilis, inclyta, vereque splendidissima: quam tuus filius in omnibus quæcunq; postulauerit, largissima dignatione admittit, eamque vt matrem, reuerenter veneratur; omnibus creaturis excellentiorem: Cui nihil vnquam expostulanti negare cōsueuit: sed reuerenter sanctissimæ voluntati tuæ consentit, omnia concedens honori eius, quæ stabit pro nobis in nouissimo die adiuuans nos venerantes Virginis almæ præclara merita. Deus lumen veritatis nobis, deuotissime precamur, infunde Deus gratiam & misericordiam omnibus inuocantibus te remissionemq; vitiorum suorum expostulantibus humiliter & noli nos miseros despicere sed in tua bonitate cōsidentes misericorditer suscipe amore lactantis Deum Virginis Mariæ omniumque electorum tuorum. Amen Ioan Tritthe. Abb. Spanheimensis scripsi. Anno dominicæ Incarnationis seu natiuitatis M.D. Iduum Martij quarto

Suscipiens literas is cui mittuntur, signo Maserielis cognito se ad Fauonium conuertat, & præmissis occulte quæ requiruntur ad artem, ipsum spiritum qui missus est, vocet, Coniurationem adijciens.

Coniuratio.

Maseriel onear Camersin, Cohodor messary lyrno balnaon greal, lamedon odiel, pedarnoy nador ianozauy chamyrin. Cōiuratione expleta sicut oportet missus spiritus nebulatenus apparebit. Dictoque verbo mystico veritatem loquetur ad aurem, & omnia quæ sibi fuerant commissa fideliter intimabit. Nullus tamen circumsedentium sentiet quicquam: modo tu constans & imperterritus, sicut oportet, perseueres.

CAP. IX.

CVIVS PRINCEPS VOCATVR MALGARAS, qui moratur in occidente habens sub se duces pro actionibus diurnis 30. & pro nocturnis totidem: quorum officium est annunciare secreta familiaria amicorum.

NOMEN mansionis quæ est in occidente æquinoctiali habitator est Malgaras maximus princeps occidentis, qui habet sub se 30. duces qui præsunt diei, & 30. alios qui præsunt nocti cum seruitoribus eorũ. Omnium istorum officium est secreta & arcana familiaria amicorum nunciare amicis. Boni sunt duces & promptissimi ad obediẽdum vocanti; maxime diurni, quoniam plus assueti sunt inter homines conuersari. Nocturni enim, etsi boni sunt, non tamen libenter cum hominibus conuersantur, sed lucẽ summopere fugiunt & detestantur, latitare cupientes in tenebris & ob id frequenter apparent vocanti eos per coniurationes sicut vespertiliones. Ex his omnibus quatuor & viginti suis nominibus collocabimus in tabula, quorum duodecim in die, totidemque in nocte sufficiunt.

Roth.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Carmiel	30	*Agor*	30	*Cabiel*	30	*Misiel*	20	*Aroiz*	10.
Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.		
Meliel	30	*Casiel*	30	*Vdiel*	30	*Barfas*	20		
Roth.	S.	R.	S.	R.	S.			30.20.	
Borass	30	*Rabiel*	30	*Oriel*	30	S.		30.20.10.	

Roth.	S.	R.	S.	R.	S.						
Aroc	30	*Libiel*	30	*Caron*	30						
S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.				
Dobiel	30	*Raboc*	30	*Zamor*	30	*Assor*	20				
R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S		
Cubi	30	*Aspiel*	30	*Amiel*	30	*Deilas*	20	*Basiel*	10		

Habes

Habes nunc de principibus Malgaretis duodecim pro actionibus diurnis, & totidem pro nocturnis, cum famulis eorum sex centis & quadraginta: & nota quod Aroyz & Basiel semper soliuagi sunt: Misiel, Barfas, Aspor & deilas bini & bini vocari possunt, reliqui vero terni. Cum volueris habere tres aut duos au vnum, caue ne erres in nominibus eorum. Sicut tabula te docet, ita facias absque immutatione, ne periculum incidas.

Carmen Coniurationis. Roth.

MALGARAS ador chamesо bulueriny maresо bodyr Cadumir auiel casmyo tedy pleoryn viordi eare viorba, chameron vesy thuriel vlnauy, beuesy meuo chasmironty naor ernyso, chony barmo caleuodyn barso thubra sol. Coniuratione dicta sis vir fortis & constans: apparebunt tibi statim visibiles quos vocasti. Quod si vocati ex nocturnis non statim venerint: non propterea intermittas opus tuum: sed vrgeas eos iterata Coniuratione, donec obediant. Sunt enim aliquantulum pigri, & non libenter veniunt inter homines, sicut prædiximus.

Sit mentis arcanum, quod nec homini nec literis committere placet. Roth.

IN his, quę ad rẽ familiarem, pecuniam, depositum, mutuum, fidem, vel ad quælibet humanæ conuersationis negotia pertinent, Secretum habes, quod cupis amicum scire procul absentem: sed tale est, quod cum maximo vtriusque vel periculo vel detrimento publicum subiret examen: ob id nec literis confidendum, nec hominibus. Vt ergo sis securus, nulliusque conscientiam reuerearis, ad occidẽtem te vertis, vocas ducem, committis arcanum: vadit ille, perfert fideliter omnia: si quid ad te fuerit commissum, refert.

Literas qualescunque volueris, scribe, in quibus nullius vereare conspectum.

SALVTEM & charitatem. Dilectissime & singularissime amice, præsentiũ lator, ex Ruremunda oriundus valde in amicos nostros beneficus & glorioſus (quem vt humaniter excipias, rogo tibi necessitatem suã exponet: Qui cũ mihi veteri necessitudine semper fuerit coniunctus pro viribus meis, dulcissimum iudicarem releuare beneficijsque cumulare illum. Et vtinam possem consolationem calamitatibus eius impendere. Sed cum sim grauibus (vt luce tibi clarius constat) damnis exhaustus: non possum meo ſutis facere zelo, vt optarem. Tu autem, qui es necessarijs temporalibus abũdans, amico te Lætum exhibeas, humanumque: quemadmodum consueuisti te exhibere necessitatum amicorum patronum. Rogo itaque, mutua illi sub termino certo ducentos florenos quia constitutus est maxima in necessitate, sicuti te docebit. Confido, quod omnia restituet ad integrum, vbi constitutus illi terminus venerit. Quod si feceris, gratias agam nunquam intermoriturus, tibique in granioribus astabo. Age, vt amorem syncerum in nos tuum effectum comprobemus. Quod illi feceris mihi vole scias factum: nec minus ipsum gratissimum tibi obligaueris (firmiter crede) & termino elapso restituet integerrime omnia. Consueuit enim promissa inuiolabiliter seruare, præbere se constantẽ cunctis hominibus. Cæterum cum nouos gaudeas audire rumores, scribere aliquid vẽlim. Enutriui catellum (græco vocabulo erit recte vocatus) tanta eruditione, doctrina, omniumq; rerum memoria vigentem, vt bestiam exuisse nonnullis, hominemq; induisse videatur; græca latinaque intelligit verba, nouit delictorum suorum veniam petere. Quicquid iussero, facit; meq; annuente gestibus, secreta hominum pandit. Tanta eum morum diciplina imbutum cerneres, vt multis doctiorem hominibus æstimares. Iussus fenestram aperire, aperit, naturamq; ingenio transcendẽs, prohibitus cibaria reponit. Onus sibi impositum baiulat exhiberi zelosũ defensorẽ mei se amat, ludit egregie, mirandaq; facit prorsus insuetis incredibilia. Vale. Ioan. Trith. Abbas Sancti Martini in Spanheim scripsit. 3 Id. Martij. Anno M.D.

Has aut quaslibet aliæs cũ acceperit, cui mittũtur, amicus signũ intelligit principis esse Occidentis: vnde præmissis ex more præmittendis ad Occidentem se vertit, vocat Spiritũ, inuisibilem missum contestans, vt visibilis fiat, nec cuiquam dicat.

Carmen Spiritus.

MALGARAS apro chameron asoty mesary throes Zameda sogreal paredon adre Caphoron onatyr tirno beosy. Cha-

merõ phorſy mellon tedrumarſy dumaſo duiſe Caſmiel elthurny peſon alproys fabelronty Sturno panalmo nador. Completo carmine, aderit Spiritus ipſe vocatus more ſuo reuelans tibi, quę in mãdatis ſũſcepit, fideliter; cum quo remãdare poteris amico, quicquid volueris eum ſcire occultum.

CAP. X.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS VOCATVR DOROthiel, eam plagam orbis inhabitans, quæ Chorus appellatur à vento: & habet ſub ſe multos duces & famulos.

DECIMA manſio vocatur Chorus à vento, in qua moratur magnus princeps Dorothiel, qui habet ſub ſua poteſtate & dominio 40. duces, qui præſunt operationibus diurnis, & totidem qui præſunt nocturnis abſque famulis & ſeruitoribus pene infinitis. Horum officium eſt omnia nunciare arcana, quæ pertinent ad negotia Spiritualia, & ad dona eccleſiaſtica, beneficia, prælaturas, dignitates, & ſimilia. In operatione autem Steganographiæ, ducum Dorothielis non eſt opus omnium nomina in medium proferre: ſed ſufficiunt ex quolibet ordine pauci. Reliquorum nomina in ſuo loco cum cæteris exponemus. Et de his tabulam conſidera.

Roth.

Mugael 0.
Choriel 0.
Artinc 0
Eſiel 0.



P	S.R.	F	S.R.	P	S.R.	F	S.R.
Mugael	40	*Gudiel*	400	*Nachiel*	40	*Phutiel*	400
Choriel	40	*Aſphor*	400	*Oſiſiel*	40	*Cayros*	400
Artinc	40	*Emuel*	400	*Bulis*	40	*Narſyel*	400
Eſiel	40	*Souiel*	400	*Moniel*	40	*Moziel*	400
Maniel	40	*Cabron*	400	*Paſiel*	40	*Aroziel*	400
Suriel	40	*Diuiel*	400	*Gariel*	40	*Cuſyne*	400
Carſiel	40	*Abriel*	400	*Soriel*	40	*Vraniel*	400
Fubiel	40	*Danael*	400	*Darbori*	40	*Peluſar*	400

Carba-

Digitized by Google

Carba	40	*Lomor*	400	*Paniel*	40	*Abael*	400
Merach	40	*Ceſael*	400	*Curſas*	40	*Meroth*	400
Althor	40	*Buſiel*	400	*Aliel*	40	*Cadriel*	400
Omael	40	*Larſos*	400	*Maziel*	40	*Lobiel*	400

Ecce habes de principibus Dorothielis ex quolibet ordine diurno ſcilicet & nocturnis 24. duces, cum numero ſeruitorum decem millium, centum ſexaginta. Et nota, quod operatio per iſtos multum eſt à cæteris diuerſa, quemadmodum large dicemus. Nam ſecundum 12. horas diei & noctis operandum eſt in manſione iſta, ſemperque duabus horis præſunt quatuor principes, tam in die quam in nocte: ita vt non liceat tibi aduocare alium, niſi ex ordine, quem hora concernit. Vt ſi fit operatio in prima vel in ſecunda hora diei: voca, quem volueris, ex primis quatuor qui præſunt diei: ſi in tertia vel quarta, ex ſecundis quatuor ducem noueris eſſe vocandum. Et ita conſequenter eſt faciendum per omnes ordines & 24. horas tam in die quam in nocte. Cum autem volueris operari in Steganographia per ſpiritus ipſius Dorothielis: præmiſſis generalibus in arte præmitti conſuetis, ſcribe literas qualeſcunque volueris, vertenſque te ad eam plagã orbis quam à vento communiter Chorum appellamus, voca vnum aut plures ex quatuor, qui præſunt horę, in qua operatis. Dorothiel cuſi feor madylõ buſar pamerſy chear ianothym baony Camerſy vlymeor peathã adial cadumyr renear thubra Cohagier maslõ Lodierno ſabelruſyn. His dictis ſpiritũ apparentem videbis, quem vocaſti, promptum & hilarẽ ad obediendum, cui arcanum tuum committas ſecure & fideliter. Tabulam præcedentem aſpice.

Roth. *Ponamus mentis quodcunque arcanum literis committendum.*

ESt tibi negotiũ, in re qualibet ſpirituali ad principem, valde & arduum & ſecretum, quod nulli mortalium nec literis quidem putas credẽdum. Vis illud ſcire princípem? Literas pro paupere Clerico ſupplicatorias aut quaslibet alias fingis ad eum

cum : vocas ſpiritum, committis illi ſecretum : fideliter agit omnia.

Literas qualeſcunque volueris dabis, in quibus non verearis quicquam.

SIgnifico Gratiæ Veſtræ Illuſtriſſime Princeps, Conradum Hummel beneficiatum ſuper altare ſancti Euangeliſtæ Iohannis defunctum eſſe nocte præterita. Ne autem Gratia Veſtra vel vni ex imperitis vel indignis, quorum reor grandē numerum affuturum (vt fieri ſolet) altare dictum expectantium: ſed vtiliori viro reſeruandum ex indeliberato concedat, oro: licet longe exiſtam indignus, quam vt preces meæ in maximi & nobiliſſimi principis conſpectu aliquod beneficium reportare videantur, digne quatenus gratia veſtra præſentium exhibitori, repulſis indigniorib. altare præfatum concedere dignetur: quem cognoui optimis beneficiis dignum, quippe quem morū pulchritudine adornatum, ſcientia atque literis omnifariam eruditum, modeſtum, continentem, temperatum, amoreque religionis Gratiæ Veſtræ nouerim eſſe placiturum. Eritque beneficiis exhibitis, non ingratus, ſed perpetuo memor. Datæ ex Spanheim. pridie Idus Martij, Anno domini noſtri M. D. Ioan. Trithh.

Cum has meas vel quaslibet alias acceperit literas princeps, aut alter, cui mittuntur, in arte peritus : ſigno Dorothielis cognito ſe vertat ad Chorum (vbi ipſe ſpiritus cum ducibus & ſeruitoribus ſuis moratur) faciens omnia & ſingula, quæ ars ipſa requirit. Deinde ſpiritum voce ſubmiſſa tacite vocet vt nouit.

Dorothiel onear chameron vlyfeor maduſyn peony oriel nayr druſe mouayr pameſſon etro dumeſon, dauor caho. Caſmiel hayrno, fabeli unthon. Completo carmine iſto ſi moram fecerit ſpiritus in veniendo; iterum legat vſque tertio: & ſine omni dubio viſibilis apparebit, & reuelabit ad aurem commiſſa.

CAP. XI.


Roth. *CVIVS SPIRITVS SVPREMVSQVE VOCAtur Vſiel, habitans ad eam plagam orbis, quam ex vento inde flante Subcircium appellamus: qui habet ſub ſe 40. duces in die, & totidem in nocte: qui ſunt ſuper Theſauro.*

VNDECIMA manſio totius orbis vocatur Subcircius à vento videlicet, qui ex illa parte venire conſueuit. Ad hanc plagam moratur magnus princeps qui vocatur Vſiel, habens ſub ſe 40. principes, qui præſunt operationibus diurnis, & 40. qui præſunt nocturnis. Horum officium eſt nuntiare occultos & ſubterraneos Theſauros, & omnia, quæ ad rationem Theſaurorum pertinere videntur. Ex his paucos, & quot ſunt in operationibus Steganographiæ hoc loco ſufficientes, nominabimus: & reliquos cum alijs ad proprium capitulum in fine huius libri nominandos reſeruamus. Et nota, quod duces iſtius manſionis, quando vocantur ab operante, libenter & cũ maxima hilaritate venire cõſueuerunt. Et quamuis multos habeant famulos: nunquam tamen vidi, quod aliquẽ eorum ſecum adduxerint ſaltem viſibilem. Si quis autem vellet vti miniſterio famulorum: poſſet, quoniam ſub principibus ſunt, & coguntur eis in omnibus obedire, ſi operator fuerit talis, vt nouerit eos debite vocare vel etiam compellere, ſi tardius apparere voluerint.


Roth.	Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Abaria	40	*Saefar*	40	*Amandiel*	30	*Hiſſam*	30
Ameta	40	*Poriel*	40	*Barſu*	30	*Fabariel*	30
Arnen	40	*Saefar*	40	*Garnacu*	30	*Vſiniel*	30
Herne	40	*Maqui*	40				

R:





Anſoel

Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	R.	S.
Anſoel	40	Saddiel	40	Aſuriel	20	Pathyr	20
Godiel	40	Sobiel	40	Almoel	20	Marac	20
Barſos	40	Oſſidiel	40				
Burſa	40	Adan	40	Laſpharon	10	Ethiel	10

Ex quadraginta principibus Vſielis, qui præſunt operationibus diurnis habes 14. cum ſeruitoribus eorum 400. in numero, &14. qui præſunt operationibus nocturnis cum 440. famulis eorum: cum his vtriuſque ordinis duo ſigna (ad probandum & cautelam de Theſauro, ſicut noſti, ne poſſit à latronibus inueniri) cernis oppoſita, quibus vtimur pro cuſtodia theſauri inuenti interea quod ſpiritus mittitur ad amicum. Cum ergo volueris in hoc negocio per ſpiritus operari: ſi negocium eſt maximum aut pertinens ad principem : voca duces quos volueris ex ordine quaternorum: ſi proprium, ex trium : ſi priuatum & paruum, ex duorum : ſi vile & minimum, tunc fiat in nocte in ordine ſolitariorum tantum.

Vſiel parnothiel chameron brioſy ſthrubal brionear Caron ſotronthi egypia odiel Chelorſy mear Chaduſy notiel ornych turbelſi paneras thorthay pean adreſmo boma arnotiel Chelmodyn druſar loy ſodiuiel Carſon, eltrae myre notiel meſraym Venea dubleairſy mauear meluſyron chartulneas fabelmeruſyn. His verſus Subcircium ſub ſilentio dictis, ſicut tempus locuſque permittunt; fac cætera quæ ars ipſa expoſtulat, & committe ſpiritui iam apparenti arcanum cum ſigillo myſterij profundi, nihil hæſitans: quoniam duces iſti omnes boni ſunt & fideles.

Ponamus, quod habeas tale mentis arcanum nulli penitus confidendum.

INVENISTI maximum in Thecis mortuorum vel quolibet alio loco terra theſaurum, vel noſti certo latenter

Digitized by Google

absconditum: solus ad exportandum non sufficis, nec tamen alicui circa morantium confidis. Habes amicum fidelem, sed procul absentem, cui reuelare mysterium cupis, sed nec literis nec nuncio confidis, ne per æstum in palam & in periculum incidas, & lucrum amittas. Vocas ergo spiritum. Venit spiritus, perfert ille nuntium, vocat amicum. Venit, iuuat, participat.

Literas, vt volueris, scribito, in quibus nihil omnino sit metuendum.

MItto tibi orationem, quam edidi in nuptiis cuiusdam mei amici. Deus omnium Creator humanique generis Redemptor, omniumq; Saluator, ne genus humanum periret, etiã nuptiarum sacramentum instituit legimus enim quod primo homini Euam iunxerit mulierem, dixeritque: CRESCITE ET MVLTIPLICAMINI: *legem instituens conseruandæ humanitatis. Postea Deus incarnatus dignatus est nuptias sanctificare miraculo. De Deo bene merentur seruantes constituta: hominibus aũt plus conferunt, qui pudicum coniugium Zelo prolis assumunt. Vos ergo qui coniugium honestum assumitis iure laudauerim Saluatoris nostri exemplo. Ille namq; miraculis, ego vero verbis institutum rite nuptiarum necessarium sacramentum collaudabo: sim licet non nuptus, iure nuptias tamẽ laudabo. Enimuero si tollatur coniugium, deficeret & rueret totum genus humanũ. Vsu enim nuptiarum genus extat humanum, quãuis ruinosum, debile & corruptibile: quod tamẽ sine nuptiis nõ perseueraret. Sed hoc agite vos, vt fœcunditas vestrarum nuptiarum decorata sit moribus & conuersatione sancta, & nemini scandalum ponente. Inprimis Deũ amate, continue operibus misericordiæ cum iusticia incumbentes, impietatem fugite, rectitudinem colite, bonos amate, laudes Deo semper dicite, pauperibus cum eleemosynis subuenite, mandatis Dei obedite. Veritatẽ nolite deserere, Dei ministros honorate Ecclesiis decimas soluite, peregrinos hospitate, innocentes liberate, famelicos pascite, maioribus vestris obedite, proximos vestros honeste diligite iniuriã nulli penitus irrogantes. Christianam religionẽ deuotissime colite: vanos, noxios, superstitiososque mores gentilium abhorrete. Doctrinas Euangelicas seruate & viuite secundum præcepta Dei. Carnis voluptates fugite, vosque honestos & bonos exhibete, puritatem mentis solicite custo-*

custodientes nolite maculare. Mementote obsecro, quid in sancto Euangelio Christus Dominus noster clamauerit: Beati mundi corde: *qui sc. munditiam animæ in lutoso corpore propter Deum custodiunt. Munditia autem cordis continuis humilimisque orationibus non destituatur: quoniam oratio mentem purificat, æstuãtes refrigerat, temptationes diaboli procul fugat. Hinc sanctus Apostolus Paulus docet vos sedulis & deuotis orationibus insistere, vt noxias tentationes possitis superare. Coniungimus vos matrimonio, quatenus genus vestrum legis decreto propagatum cõstruetis: non vt affluere noxijs voluptatibus debeatis. Voluptates enim carnis interficiunt animam, corrumpuntque humanæ substantiæ nobilissimam dignitatẽ futurorum. Itaq; horũ memores scitote vos viatores esse; reuersuros ad patriam, ad quam estis reuocati. Breuissima est vita præsens: iocunditasque seculi velocissime terminatur. Sic ergo in matrimonio viuite, vt ad regnum cælorum post mortem cum exaltatur, veniatis. Ioannes Tritthemius Abbas Spanheimensis, ordinis Diui Patris Benedicti, edidi pridie Iduum Martij, Anno natiuitatis domini nostri Iesu Christi M. D.*

Cum has vel quaslibet alias cui mittuntur acceperit literas; cognito signo magni Vsielis, faciat occulte sicut nouit ex arte faciendum: deinde vertat se ad Subcircium & dicat Carmen. Vsiel asoyr paremon cruato maduſyn sauepy mauayr realdo chameron ilco paneras thurmo pean elsoty fabelrusyn iltras charson frymasto chelmodyn. Hoc dicto carmine spiritus se visibilem ostendet, commissaque referabit: & si quid ei ab isto fuerit commissum, referet ei ad mittentem.

CAP. XII.

CVIVS SPIRITVS ET SVPREMVS IMPERAtor Cabariel moratur ad eam plagam orbis, qui Circius à vento dicitur, & habet sub se 70. principes in die, & totidem in nocte.

DVODECIMAM orbis descripti mansionem, quæ est versus eam plagam, à qua ventus Circius inflat, Cabariel Imperator magnus inhabitat cum infinitis Spiritibus, inter quos sunt ad operationem Stegano-

Digitized by Google

ganographiæ deputati pro diurnis 50. & totidem pro nocturnis omni tempore, qui multis famulis præsunt & valde potentibus. Istorum officium secreti est auisare amicos, patefacere insidias, & à quibus sit maxime cauendum, admonere absentem. Ex his omnibus paucos nominabimus.

Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.
Satisiel	50	*Etymel*	50	*Mador*	50	*Ladiel*	50
Parius	50	*Clyssan*	50	*Peniel*	50	*Morias*	50
Godiel	50	*Elitel*	50	*Cugiel*	50	*Pandor*	50
Taros	50	*Aniel*	50	*Thalbos*	50	*Cazul*	50
Asoriel	50	*Cuphar*	50	*Orym*	50	*Dubiel*	50

Habes nunc ex centum principibus Cabarielis magni, viginti, & sufficiunt tibi ad præsens: quorum primi decem pro diurnis operationibus cum 500. famulis sunt deputati, & alij decem pro nocturnis similiter cum 500. seruitoribus suis. Et scias, quod spiritus diurnis operationibus præsidentes multo sunt nocturnis beneuolentiores, & ad obediendum promptiores: Ita vt sæpe oporteat ipsos nocturnos cum quadam violentia compellere, sæpiusq; coniurationem repetere. Famulos, cum iubentur, secum adducunt: si iussi nõ fuerint, abscondunt. Cum volueris per ministerium istorum spirituum operari, vertas te ad eam plagam, quam diximus: &, præmissis de more præmittendis, dic Coniurationem istam:

Cabariel onear chameron fruani, parnaton sofiel bryosi nagreal fabelrontyn adiel thortay nofruau pena afefiel chusy. Cõpleto carmine, si fuerit in die, statim aderit spiritus vocatus sine mora. Si autem fuerit in nocte & moram fecerit in veniendo spiritus quem vocasti: totiens vrgeas eum, donec veniat per repetitionem Carminis, quod valde reuereri solent.

Ponamus pro exemplo quoddam arcanum nulli omnino confidendum.

FIDELEM habes amicũ, cui faues, vt tibi ipsi, sed procul absentẽ, cui reuersuro nosti ponẽdas à potẽtiore insidias in via aut quo-

quolibet alio vel loco vel modo. Auiſcare cupis neſcientem: ſed periculum tibi magnum inſtaret auiſanti, ſi fieret palam. Vnde nec literis committendum, ne legantur ab aliquo: nec homini confidendum, ne reuelari contingat. Vt ergo & maneas tu ſecurus, & amicus ſit auiſatus: vocas ſpiritum, committis arcanum: fit.

Literas mittis amico familiares vel orationem deuotam, quæ videri patiatur.

COmmodaueram tibi Codicem meum de geſtis Longobardorum & Volumen Bedæ de temporibus, quæ oro remittas. Decet enim ſapientem & maximè Chriſtianum, fidem vbique ſeruare promiſſam. Beneficiorum obliuiſci, diuinis & noſtris inſtitutis humanis maximum crimen perhibetur. Ne incurras tam peccabilem reatum. Miſi tibi volumina mea, vt ea aliquando reſtituas. Libros verò græcos tibi gratis donaui, quorum intuitu te meritò & regratificantem nobis & fideliorem exhiberes. Vale, ex Spanheim, Idibus Martij. Anno domini M. D. ☿

Cum has aliaſue quaslibet abs te miſſas literas amicus receperit; cognito ſigno Cabarielis, vertat ſe ad orbis plagam illam, à qua Circius progreditur ventus; & præmiſſis ex more præmittendis, hanc legat ſub ſilentio orationem.

Carmen Coniurationis.

CAbariel afiar paremon chiltan amedyn ſayr pemadon chulty mouayr ſauepor peatha mal frimaſton dayr pean cothur no fabelruſyn elſoty chelmodyn. Hoc carmine dicto verſus Circium, angelus ſtatim apparebit viſibilis, reſerans illi commiſſum arcanum; refererque tibi, ſi quid ille commiſerit.

CAP.

CAP. XIII.

CVIVS PRINCEPS RAYSIEL VOCATVR,

habitans directe ad Septentrionem, sub quo sunt 50. principes, qui præsunt diurnis operantibus nostris, & totidem qui nocturnis: quorum est nunciare traditiones.

TERTIA decima mansio est in Septentrione, cuius spiritus & supremus imperator est Rayfiel, qui habet sub suo dominio duces 50. qui præsunt operationibus diurnis, cum seruitoribus multis, & totidē numero, qui præsunt nocturnis cum famulis eorum. Istorum officium est, in his causis & traditionibus, quæ pertinent ad mortem, auisare amicos operantis, & nunciare arcanum. Duces, qui operationibus diurnis præsunt, libēter obtemperant vocanti, & veniunt, hilares, iocundi & paratissimi ad obsequendum: sed illi qui nocturnis præsident, aliquantulum sunt proterui, quia lucem valde oderunt & detestantur, nec facile obtemperant, maxime nouicijs in arte minus probatis, quos frequenter in faciem irrident, nisi coniurationibus ita constringantur operantis, vt contra dicere non præualeant. Valde enim Coniurationem timent, & quasi vnicum dantur plus coniurari, quam diurni Spiritus, & tamen inuiti obediunt. Sed iam ex omnium istorum numero ponamus paucorum nomina & numerum famulorum, quanti nobis ad operationem consuetam sufficiunt.

☉.	☿	☽.	♀	♄.	♃	☽.	♄
Baciar	50	*Astael*	50	*Chanael*	30	*Melcha*	30
Thoac	50	*Ramica*	50	*Fursiel*	30	*Tharas*	30
Sequiel	50	*Dubarus*	50	*Betasiel*	30	*Vuiel*	30
Sadar	50	*Armena*	50				
Terach	50	*Albhadur*	50				

Thariel

Roth.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Thariel	40	*Lazaba*	40	*Lamas*	10	*Thurcal*	10
Paras	40	*Aleasy*	40				
Arayl	40	*Sebach*	40	*Belsay*	20	*Sarach*	20
Culmar	40	*Quibda*	40	*Morael*	20	*Arepach*	20

Habes nunc optime lector ex 50. principibus diurnis sedecim cum famulis eorum 670. & ex 50. nocturnis 14. cum famulis 420. in numero, qui tibi sufficient ad omnes operationes tam nocturnas quam diurnas. Cum autem volueris operari per eos secundum horas intentas, elige ex ordine dispositio quem volueris, & voca eum à Septentrione (quoniam omnes ibi morantur) per istud Carmen.

Carmen Coniurationis.

RAysiel afruano chameron fosiel onear Vemabi parnothon fruano Caspiel fufre bedarym bulifeor pean Curmaby Layr Vaymeor pesarym adorc⁹ odiel Vernabi peatha darsum lasphe-no deuior Camedonton phorsy lasbenay to charmon druson olnays, Venouym lulefon, peorso fabelrõtos thurno. Calephoy Vem, nabelron bũral thorasyn charnoty Capelron.

Carmine rite & sub silentio completo, aderit spiritus vocatus. Committe secure arcanum, perferet referetque committendum. Si vero nocturnis operationibus præsidentes, vt solent plærunque, tardare videris: Carmine eos viriliter iterando compellas, nihil metuens: te enim vt dominum reuereri cogentur.

Habeo secretum, quod nulli confido perferendum, huiusmodi.

POno casum. Amicus est mihi quispiam nobilis & doctus, quẽ noui secreto necandum per sicarios quosdam mercede conductos. Auisare palam nõ audeo, quia mihi periculosum: in cau-

Digitized by Google

sa familiari & secretiori, ne literæ in aliorum deueniant manus, timeo: homini, vt ore loquatur, confidere non præsumo: quia qui mecum est hodie, crastino forsan contra me stabit. Itaq; ad consuetam confugio artem, cui quicquid commisero, fieri publicum, etiam si ex inimico tentari contingeret, non formido.

Literas mitto familiares amico, in quibus nullum formido periculum.

MAximum nobilitatis ornamentum, Iustitiam Philosophiamq́: decus Impietatem & Ignorantiã definit vetustas. Quid enim pulchrius, quàm literis virtutibusq́; ornare nobile genus, quod militat. Hoc plurimum cæterosque militantes complures nobilissimos viros reperimus, & noctibus actitauisse & diebus, vt armis barbaros expugnarent, rectitudine gentem suam literisq́; erudirent. Horum exemplo Bumavv doctissime literas humanitatis artesq́; bonas euoluere non cessas armis & literis decoratus: & veteres olim principes sapientissimi consueuerunt opes non thesauris suis includere, sed potius vsui literario conferre: honestissimũ ad fœlicitatẽ tendentibus suffragium arbitrantes sapientiæ studium, quo æternæ retributionis beatitudo acquiratur. Enimuerò scientia scripturarum principes omnibus venerabiles facit, maximeq́; timendos. Ignorantia scripturarum viui hominis sepultura dicta ignominiam, calamitatemq́; horrendã principibus nobilibusq́; afferre consueuit. Homo sine literis est Asinus bipes, vivusq́; sepeliendus, immo sepultus. Maximè nobiles & rempublicã gubernantes esse sapientes atq́; notabiles scientia literarũ oportet, quarum ignorantia tyrannidẽ inducit. Amor quoq́; literarũ gesta principũ inclyta nobiliumq́; perpetuitati commendat. Cernimus enim veteres philosophos principatus memoriam obtinuisse, nominisque immortalitatem consecutos plus literis quàm armis apud omnes homines sempiternã: plus enim literæ, quã arma glorioſos, excellentes sapientesq́; tyrannos antiquos & principes reddiderunt, quorũ memoriam laudumq́; titulos immortalitate donarũt. Adde quod Christianis studiũ literarum summum & honestissimum euolandi ad Cælum præstat adiumentum. A scripturis enim contemplari incipimus diuinarũ illustrationum coruscantem honorabilemque maiestatem, nobis

alio-

ulioquin inaccessibilē. Ita Henrice miles doctissime literis faueas, vt rectitudine decoratus semper viuas, Vale, ex Spanheim, Idib. Marty. Anno M.D. WV

Posteaquam hasliteras aliasue quaslibet amicus acceperit in arte peritus; signo Rayfielis cognito, præmissis ex more consuetis, ad Septentrionem se vertat, & spiritum hoc carmine vocet.

Carmen coniurationis.

RAyfiel myltran, fruano fiar chasmy clymarso pean Sayr pultho chultusa medon vepursandly tusan axeyr afflon. His dictis spiritus missus statim visibilis apparebit, reserabitque tibi omnia & singula, quæ mandaui ad aurem. Et scias velim, quod nonnulli spiritus nocturnis operationibus præsidentes in nocte non libenter veniunt ad operationem, nisi maximis compellantur sacramentis & coniurationibus: qui tamen postquam venerunt fueruntque missi ad amicum, cito apparere consueuerunt & obedire vocanti, nisi forsan ipse, qualibet occasione deceptus, aliquid negligeret in arte præceptum.

Cap. XIV.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS VOCATVR Symiel, qui habitat ad Aquilonem, habens sub se principes 10. qui præsunt operationibus diurnis, cum famulis multis: quorum officium est familiare secretum perferre.

QVARTA decima mansio est ad Aquilonem, distans à principio Septentrionis 21. gradibus, & modicum amplius: cuius supremus Imperator est Symiel, qui habet sub se 10. duces, qui præsunt operationibus diurnis, cū multis famulis eorum. Operationib. a. nocturnis multi

Digitized by Google

præsunt duces, quorum certum numerum reperire non potui, qui famulos etiam sub se habent multos. Istorum officium est nunciare inter amicos arcana secretissima, quæ nulli hominum sunt manifestanda in æternum. Vt autem per eos operari possis, si necesse fuerit: explicabo tibi ex diurnis decem, & ex nocturnis totidem, & sufficient ad præsens.

Schw.	Roth.	S.	R.	S.	R.	S.	☿
Asmyel	60	*Larael*	60	*Mafrus*	70	*Marianu*	100
Chrubas	100	*Achot*	60	*Apiel*	30	*Narzael*	201
Vastos	40	*Banier*	90	*Curiel*	40	*Murahe*	30
Malgron	20	*Dagiel*	100	*Molael*	10	*Richel*	120
Romiel	80	*Musor*	110	*Arafos*	50	*Nalael*	130

Habes nunc principes decẽ nominatos pro actionibus diurnis cum multis subseruitoribus & 10. pro nocturnis operationibus etiam cum multis substitutis, per quos poteris operari secure & absque periculo: modo sis in Steganographia bene institutus. Nam quicunque ad operationem huius artis non bene institutus, in præceptis illius accedere præsumpserit: ut nihil proficiet, aut periculum vix euadet. Non enim omnibus obediunt principes. Tu autem cum hac ipsa scientia volueris operari; præmissis rite præmittendis, te conuertas ad Aquilonem, & eo modo, quo tibi tradidi, coniura ducem, vt veniat per istud Carmen.

Carmen ad spiritus.

SYmiel myrno chamerony theor pasiõ adiueal fineroſthi sofear Carmedon Charnothiel peasor sositran fabelrusy thyrno pamerosy trelno chabelron chymo churmbon, asiel peasor carmes nabeyros toys Camalthonty. His dictis eo quo necesse est modo, spiritus aderit abs te vocatus ad obediẽdum in omnibus mandatis tuis, si fuerit operatio per nocturnos spiritus actitanda: & si cito non apparuerint, nõ desistas propterea, sed vrgeas eos repetitione carminis: & compulsi obedient.

Pro

Pro exemplo ponamus quodcunque arcanum nulli penitus committendum.

HABES aliquod negotium ſecretiſſimum ad amicum, quod te & ipſum concernit: cuius manifeſtatio tibi & illi perpetuum vel damnum vel confuſionem inferret. Certe nec literis tuto creditur ne ab aliquo legantur, nec committitur nuncio, qui diuulgabit in plures. Arte noſtra veteris; ſic & tu eris tutus, & amicus ſciet arcanum.

Formemus ad hoc quas placuerit literulas, in nullo penitus ſuſpectas.

Ioannes Tritthemius Abbas Spanheimenſis ordinis Sancti Benedicti optimo adoleſcenti Iacobo Trithemio, fratri chariſſimo, S. D.

LITERIS incumbens conſerua humilitatem Cordis. Mores boni iuuenes decorant, efficiuntque nobilibus clariores. Scientia literarũ adornat iuuenẽ ſanctitatẽ amantẽ ſine morib° inſtitiæ carebit honore ſciẽtia. Adoleſcẽs vanitatibus vitijſq; immerſus, ſapientiæ cõtẽptor, non diligit ſapientiã verã, quã virtutibus inquirendam eſſe memineris. Moribus decoratur inſtitutio erudiendorum iuuenum, quoniam ſanctis artibus confertur honor Cæleſtis infructuoſaque ſcientia tormentis æternis cruciabitur. Virtutibus & literis ſcientia proficit: vtrumque deficit vicijs maculatum. Sperne voluptates, vt experimento intelligas ſapientiæ veritatem. Vale.

Recipiens has literas in arte Steganographiæ peritus, mox, vt viderit characterem principis Symielis, quid ſibi faciendum ſit, intelligendo percipit: vertenſque ſe, præmiſſis præmittendis, ad Aquilonem, coniurationem dicit.

Coniuratio.

SYmiel marlos chameron pyrcohi pean fruary fabelfronti galto ſiargoti melaſſor hialbra penor oleſy Aiulbrany ordu

Digitized by Google

Casmeron omer vemabon. Completo carmine, spiritus missus apparens commissum sibi fideliter implebit officium.

CAP. XV.

CVIVS SVPREMVS IMPERATOR EST ARmadiel, qui moratur in ea parte orbis, vnde Boreas ventus flare consueuit, habens subse multos principes.

MANSIONEM quintã decimam ad Borealem plagam inhabitat Armadiel magnus imperator, habens sub suo imperio multos duces & principes cum seruitoribus eorum, à quibus centum deputati sunt super operationibus diurnis & nocturnis indifferenter: ita vt omnes æque præsint nocturnis atque diurnis actionibus nostris in Steganographia ad voluntatem operantis. Horum officium est principibus & magnis viris nunciare secretissima arcana operantis cum maxima fidelitate & mysterio. Ex his nominabimus potiores aliquos, qui nobis sufficiunt ad intentionem.

ℜ.	☿.ℜ.	☾.	ℜ.	☾.	ℜ.	☾.	ℜ.	☾.
Massar	50	*Orariel*	*Pandiel*	10	10	60	60	50
Parabiel	40	*Oryn*	*Carasiba*	20	20	70	70	40
Laiel	30	*Samiel*	*Asbibiel*	30	30	80	80	30
Caluarnya	20	*Asmael*	*Mafayr*	40	40	70	70	20
Alferiel	10	*Iaziel*	*Oeniel*	50	50	60	60	10

Habes iam ex Spiritibus Armadielis 15. numero cum subseruitoribus suis 1260. qui secundum diuisionem 24. horarum in sex partes cum ducibus suis venire vocati ad operantem solent, si voluerit ipse, ordinem suum in veniendo conseruantes. Cum ergo volueris aliqd in Steganographia per ipsos operari, oportet vt diligentissime obserues diuisionem temporis secundum hanc artem, sine qua nihil omnino proficies: qua, vt oportet, cognita, vertes te ad Boream, faciens, quæ ars requirit.

Con-

Coniuratio.

ARmadiel marbeuo pelrusan neor chamyn aldron pemarsõ Cathornaor pean lyburmy Caueron thorty abesmeron vear larso charnoty theor Caueos myat drupas Camedortys ly paruffes ernoty mesoryn elthy chaor atiel, lamesayn rouemu fabel rusin, friato chasalon pheor thamorny mesardiel peluſy madiel baseroty sarreon prolsoyr asenosy cameltruſon. Cum hanc coniurationem compleueris eo modo sicut oportet: mox aderit spiritus, ad Imperium tuum paratus.

Formemus nobis exempli causa tale arcanum nulli committendum.

EST mihi ad principem meum quoddam arcanum nulli penitus communicandum. Id mandare literis, ne per negligentiam vel obliuionem disiecte legantur, non audeo: multo minus per hominem nunciare illud volo, ne & aliis per ipsum quomodolibet reuelatum iri contingat. Artis itaque huius mysterium pertentare placet, per quod arcanum meum omni tempore manebit occultum.

Scribamus literas, qualescunque placuerit, quæ nullius vereantur conspectum.

Sereniſſimo Principi, Domino Philippo, Comiti Palatino Rheni, Duci Bauariæ, Sacri Romani Imperij Archidapifero, Principi Electori, Ioannes Tritthemius Abbas Spanheimenſis cum orationibus famulatum.

ILLVSTRISSIME princeps cum humili subiectione seruitutem. Benignitas inclyti ducatus vestri mihi præcepit, vt verbis expositas res quasdam occultissimas literis commendarem. Gauderem non absque deuota exultatione, si pares voluntati vires accederent, beneficiis exhibitis honestissimum aptioremq; locum distribuere, & obsequiũ gratiæ debi-

Digitized by Google

debitum exhibere. Detinet imbecillitatem cordis operis nouitas sine tramite præcedentis subeundi, cui me longe imparem scio: habebit enim ingentem magnumque laborem, incutitque conatibus hebetudinem meis plurimam. Vires tamen experiar, Gratiæ vestræ obsecuturus, benignissimum iudicem sine dubio accessurus, si bonæ voluntati meæ non affuerit aptata complendi possibilitas: vbi tumulatissima humanitate gloriosus & munificentissimus princeps amator defensorque literarum sententiam dicit, ad cuius humanissimum tutamen Vniuersitas Heydelbergensis multis ornata doctissimis eruditissimisque viris, ingenio recentissimis, transcendit omnia per Alemaniam Gymnasia. Itaque clarissime humanissimeque Princeps si quid habeo aut sum, totum benignitati vestræ noui obnoxium: id quod exhibere cum humili subiectione semper promptissime curabo. Et licet sint alij sapientiores, qui hoc opus melius vel vtilius ornatiusque non mediocriter reddere potuissent: volui tamen ego deuotissimum & rectum latumq; in gratiam vestram animum meũ vtcunque ostendere & experiri de inuentis nouiter grandibus quæ alium credo neminem inuenisse. Datæ 16. Calend. Aprilis Anno domini Millesimo quingentesimo. N.

Literas has vel quaslibet alias suscipiens, cui mittuntur in arte perito inter Characterem Armadielis: quo cognito vertat se, quo ars mandat vertendum, & dicat carmen.

Coniuratio.

ARMADIEL afran meson Casayr pelodyn, Cauoti chameron therforuy marbeuon pheor Casoyn myruosy lyburmy deon fabelronton. Chubis archamarson. Hac coniuratione debito modo completa, missus spiritus palam apparebit, sibique commissa à mittente arcana reuelabit in aurem fideliter, nihil addens minuensve. Et si quid illi denuo fuerit ab illo commissũ vt referat operanti, à quo missus est: fiat quod ab arte præcipitur; & obtemperabit.

CAP.

CAP. XVI.

CVIVS PRINCEPS BARVCHAS IN EA plaga moratur, vnde ventus flare consueuit, qui appellatur Vulturnus, habens sub se principes multos & seruos, qui sunt supercommissiones dominorum occultas nunciatores.

MANSIONI autem septedecimæ ad Vulturnum ventum situatæ præsidet magnus Imperator Baruchas, qui habet sub suo Imperio multos principes, duces & alios spiritus, quorum omnium officium est nunciare occultas & secretissimas commissiones principum, nobilium & dominorum, subditis eorum vel amicis. Ex his nominabo tibi 15. qui sufficient omni operanti in Steganographia: & non habent inter se diuisiones vel ordines pro die & nocte sicut cæteri, sed omnes habent commissionem de omnibus in generali, ita vt quicunque qualibet hora vocatus fuerit ab operante, venire cogatur.

Roth.	Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.
Quita	*Cartael*	*Monael*	*100*	*10*	*600*	*60*	*500*	*50.*
Sarael	*Ianiel*	*Chubor*	*200*	*20*	*700*	*70*	*400*	*40.*
Melchon	*Pharol*	*Lamael*	*300*	*30*	*800*	*80*	*300*	*30.*
Couayr	*Baoxas*	*Dorael*	*400*	*40*	*700*	*70*	*200*	*20.*
Aboc	*Geriel*	*Decaniel*	*500*	*50*	*600*	*60*	*100*	*10.*

Habes nunc ex principibus Baruchæ magni principis seu Imperatoris ad operationem Steganographiæ nominatos duces 15. cum famulis & subseruitoribus eius 7040. quorum ministerium tibi sufficientissimum est ad omnem operationem huius artis. Cum ergo volueris aliquem ex his spiritib. aduocare, obserua diuisionem temporis secundum sex horas diei & noctis: &

Digitized by Google

versus Vulturnum positus facie, voca illum quem hora concernit, diligentissime obseruans literas famulorum, sine quibus nusquam procedunt: & ne erres in numero, ordine & dominio eorum, caue.

Coniuratio.

BAruchas maluear chemorsyn charnotiel bason ianocri medusyn aprilty casmyron sayr pean cauoty medason peroel chamyrsyn cherdiel auenos nosear penaon sayr chauelonti genayr paimelron frilcha madyrion onetiel fabelronthos. Hac cōiuratione completa sub silentio sicut oportet, mox aderit spiritus principalis vnus, quem vocasti cum seruitoribus sibi deputatis secundum seriem temporis. V.g. Commissum mihi est ordines perlustrare, Cœnobia & emendare & corrigere perperam facta. Hinc ad amicum ex monachis vnum longe absentem cupio tale mandare secretum, quod publicatum sibi carcerem odiumque pastoris, mihi vero & ordini ac bono communi detrimentum inferret. Vnde nec tradendum literis, nec homini cuiquam committendum. Vt simus vterque securi, artis ministrum aduoco spiritum, commendo arcanum.

Literas quales volo transmitto, quas legi ab omnibus non recusabo.

Ioannes Trittemius Abbas Spanheimensis ordinis Sancti Benedicti religioso fratri Nicolao ex Dureckheim, Monacho Cœnobij Hirsaugiensis eiusdem ordinis, sinceram in domino charitatem.

CVm sciam charissime frater te amatorem bonarū artium, me te exhortari vehementer delectat, quatenus perseuerare velis inquirendis reuoluēdisque iugiter librorum secretis, quæ nobis ostendunt fælicitatis iter, & tramite expedito redire in patriam, quam peccando perdidimus, ad quā nos flagrantes reducet amor mitissimi & clementissimi saluatoris nostri in scripturis sanctis occultatus nobis, si exornauerimus mētem Virtutibus exercitātes nos in studio sancto, sine dubio conferendus. Quid enim in exilio mise-

miſerabili vagantibus ſalubrius dulciuſue eſſe poterit quã literis ſedulo incumbere: per quarum ſtudium ad veritatem oculi noſtri eriguntur requiẽ dam, & ad beatitudinis futuræ deſiderium mens noſtra ſuſtollitur: ſine quibus comparatur hoſtiis anima temporalib⁹ & mundanis ſubmerſa negocijs, ad Dei cognitionem nunquam peruentura. Tu itaque voluptates tumultuſque mundi contemnito, literis die noctuque vacato: quoniam & religio virtutibus & virtutes literarum commercio illuſtrari temperantur. Ita vt nec literas ſine ornatu nobilium virtutum nec deligere, virtutes bonas ſine ſcientia ſcripturarum prænaleat. Itaq; te exhortor, ſtudio literarũ ſẽper deſoperam. Vale ex Spanheim 16. Cal. Apr. Anno domini MD. ww:

Poſteaquã ſuſceperit literas is cui mittuntur; ſigno Baruchæ cognito, præmiſſis præmitendis, ad plagam Vulcurni, quę eſt ante Orientalem proxima, dicat ſub ſilentio iſtam Coniurationem.

Coniuratio ſpiritus.

BAruchas Mularchas chameron notiel pedarſy phroys lamaſay myar chalemon phorſy fabel ontho theras capean Vear almonym lierno meduſan therſiel peatha thumar neroſyn cral nothiel peſon ſ. galry madon ſcoha bulayr. Coniuratione dicta ſecundum artis præceptũ, ſpiritus apparebit, & commiſſum ſibi arcanum producet in aurem ſine deceptione.

CAP. XVII.

CVIVS PRINCEPS ET SPIRITVS SVPREmus vocatur Carneſiel, & moratur in Oriente, habens ſub ſe duces & principes multos cum ſeruitoribus eorum, quorum officium eſt nunciare omnia, quæ verſus Orientem mittuntur.

QVONIAM tam multa ſunt & plura poſſunt emergere negocia hominum, ad quæ intimanda procul amicis nullus ſit in prædictis manſionibus prin-

Digitized by Google

ceps aut ſpiritus ſpecialiter deputatus: ne operãtibus in hac arte Steganographiæ aliqua ad perfectionẽ operis ſui difficultas occurrat: poſteaquam ſpecialium quorundam fecimus mentionem qui ſpecialibus præſunt arcanis: volumus etiam quoſdam generalibus nunciandis generales exprimere principes ſpirituum, vt ſi quid forſan occurrat alicui nunciandum, ſuper quo in prædictis nulla inueniatur commiſſio, ad iſtos referatur, qui ſuo modo ſuper omnibus habent commiſſionem: ita tamen vt generalitas ſpecialitati non deroget: nec ſpecialitas non ſatis lucide expreſſa generalitatis officium recuſet. Quatuor itaque ſunt principes magni, qui cum ducibus & ſubſeruitoribus ſuis omnibus præſunt arcanis nunciandis ſuperius non expreſſis: quorum primus Cameſiel omnibus præſider, quæ voluerimus nunciare verſus Orientem. Caſpiel verſus Meridiem. Amenadiel verſus Occidentem, & Demoriel his quæ mittuntur generaliter verſus Septentrionem. Cum ergo volueris arcanum aliquid per ſpiritum nunciare amico procul abſenti verſus Orientem: voca vnũ aut plures quot volueris ex principibus Cameſielis, vertens te per totam operationem ad orientalem plagam, ſicut noſti ſecundum artem. Deſcribam tibi nomina principum cum numero ſeruorum, quot ad præſens negotium ſufficiunt: & caue, ne erres in aliquo.

Roth.	S.	R.	S.			
Myreſyn	*Benoham*	*Armany*	*6000000000000*			
			R.	S.	R.	
Ornich	*Ariſiel*	*Capriel*	*10*	*30*	*100*	*300*
Zabriel	*Cumeriel*	*Bedarys*	*10*	*30*	*100*	*300*
Bucafas	*Vadriel*	*Laphor*	*10*	*30*	*100*	*300*

Habes ex principibus Cameſielis 12. cum maxima multitudine famulorũ, vbi (nota) ille magn⁹ numerus 6000000000000. eſt aliorum ducum & principum, qui generaliter præſunt omnibus diurnis: & vocatur ex eis certus numerus, quot voluerit operator,

Digitized by Google

rator,cum duce nominato. Alij autem in quadruplici ordine ſunt famuli principũ duodecim;& veniunt ſemper cũ eis in ordinibus ſuis. Cum ergo volueris operari per iſtos;præmiſſis præmittendis iſta eſt coniuratio.

Carmen.

CAMESIEL aphroys chemeryn mear apoſyn .Layr peã noema ouear ma ſere cralty caleuo thorteam chameron ianoar pe lyn Layr, baduſon ieſy melros ionatiel delaſſar rodiuial meron ſaucan fabelron clumarſy preos throen benarys ſaucan demoſynon laernoty chamedonton. His rite completis,aderit generalis arcanorum nuncius quem vocaſti,promptus,fidelis,penitusque ſecretus. :—:—

Amicum voluerim auiſare occulte de homine malo.

EST homo quiſpiam ſub apparentia honeſtatis malus blatterator:is ſciens me poſſe apud amicum, commendatorias ad eum poſtulat à me literas ; negare non valeo, nec decipi amicum volo ab illo fraudulenter. Scribo literas, circumcellionem laudo mirum in modum,legit,exultat, apertam inſidiandi viam ſibi pollicetur oblatam. Do literas, abit lætus,voco ſpiritum, mitto ad amicum, vt auiſet illum, meumque manifeſtet arcanum.

Literas mitto commendatorias illi placentes qui commendatur.

Ioannes Tritth. Abbas Spanheimenſis Ioanni Vigilio, domino Vuackor, vtriuſque Iuris Doctori clariſſimo Salutem dicit.

LAtorem præſentium ad te mitto, Vigili amantiſſime, hominẽ profecto cunctis adornatũ virtutibus, omnibus eruditiſſimum in ſcripturis æſtimatum


matum, tantaq; venuſtate morum redimitum, quod vix illi ſimilem aliquando his oculis vidiſſe memini optimum Mathematicum, Philoſophũ acutiſsimum, literatiſſimis viris comparandũ, ſapientia & ſtudio omnes Teutonicos exercitatiſsimos tranſcendentem, vnde dignus eſt nobis merito viſus laudibus literatorum virorum omniumque bonorum excipiendus: quippe nobilis & literatiſſimus, qui omnibus queat vtilis eſſe in tradendis varijs doctrinis rerum mirandarum. Vale, ex Spanheim 15. Cal. April. Anno M.D.

Cum has ſimilesue quaſcunque acceperit literas amicus in arte Steganographiæ probatus: cognito ſigno Carneſielis, ſe vertat ad Orientem, & præmiſſis præmittendis, dicat iſtam conſuratione m.

Coniuratio.

CArneſiel aproyſi chameron to pemalroyn phroys Cadur mearmol benadron Vioniel ſaviron army pean arnotiel fabelronthuſyn throe chabelron ſauenear medaloys vear olmenadab cralty ſayr. Carmine dicto, ſpiritus miſſus iam viſibilis apparebit reuelabitque arcanum fideliter commiſſum.

Ha-



In concauo secundi circuli, super numero 400. bis posito, nec nō super numero 1000. deest litera R. Et in sexti circuli cōcauo pro *generalis* legendum est *generales*.

HAbes in hoc Circulo 4. Imperatores principales & mansionis vniuscuiusq; situm, numerū quoq; ducum, subducum & seruorum penè innumerabilium. Scias ergo, quomodo per istos sit operandum.

CAP. XVIII.

CVIVS SVPREMVS PRINCEPS EST CAspiel dictus, cuius mansio est ad Austrum, qui habet sub se multos principes, duces & famulos innumerabiles.

AD Austrum habitat magnus Caspiel princeps, qui habet sub suo dominio principes siue duces præcipuos 200. Comites vero siue subduces 400. cum ingenti multitudine seruitorum, quo-

Digitized by Google

rum

rum officium est nunciare generaliter omnia & singula supetius non contenta versus Meridiem. Cum autem necessarium sit in hac arte scire quosdam ducum ex nomine, sintque multi: curabimus paucorum nomina dicere ex multis, qui nobis sufficiunt ad omnia.

ℜ.	ℭ.	ℜ.	ℭ.	ℜ.	ℭ.	ℜ.	ℜ.
Vrsiel	*Budarym*	*Geriol*	*200*	*40*	*2000*	*400*	*20*
Chariel	*Camory*	*Ambri*	*200*	*40*	*2000*	*400*	*20*
Maras	*Larmol*	*Camor*	*200*	*40*	*2000*	*400*	*20*
Femol	*Aridiel*	*Otiel*	*200*	*40*	*2000*	*400*	*20*

Habes nunc ex principalioribus ducibus Caspielis 12. cum comitibus, subducibus & famulis 100640. per quos fit omnis operatio nunciandorum, versus Meridiem generalis. Cum autem ad amicum volueris aliquid nunciare occultum versus Austrum manentem, fac quæ secundum artem requiruntur, & dic coniurationem.

Coniuratio Spiritus.

CAspiel aloyr chameron noeres padyr diuiel prolsyn vear maduson cralnoti fruon phorsy larsonthon thiano pemarson theor. Caueos adeueos friato briosi panyeldrubon madiel sayr fabelrusyn gonear pean noty nabusran.

Coniuratione debito modo completa, videbis præsentem quem vocasti, & ad obediendum mandatis tuis in omnibus paratum. Omnes istius Caspielis duces beneuoli & voluntarij sunt valde, sed subduces eorum aliquantulum sunt duriores; attamen coniurationibus cedunt, si operator fuerit constans & imperterritus, loquens ei dure, quasi cum autoritate maxima. Nullus enim eorum tam durus est, qui non mansuescat per virtutem autoritatis potestatiue compulsus & adiuratus.

Pona-

Ponamus qualecunque arcanum, quod nulli confidendum.

ESt mihi cum amico negocium, quod si in publicũ transierit, vtrique periculum grande orietur. Obseruantur internuncij omnes, vt literæ ab insidiantibus nobis legãtur. Vt ergo simus securi, negociumque nostrum maneat secretum: scribo literas, quæ nullius vereantur conspectum, quas spiritu inuisibili comitante mitto ad præfatum amicum.

Non refert, qualescunque sint literæ, si fuerint spiritui commissæ.

CONspicite mortales breuitatem & miseriam præsentis vitæ, & agite pœnitentiam salutarem, dum tempus habetis. Væ vobis dementissimi amatores sæcularis gloriæ, Deum omnipotentem, æternamque lætitiam temere despicientes. Quare non amatis superna illa conuiuia quæ sunt humiliter Deum inquirentibus repromissa? Vos enim humilitatem abijcitis, breuissima gaudia mundi quæritis, æternæ beatitudinis excellentiam non amatis: contentioso Zelo viuitis, honestatem actionibus nequam maculatis, laudesque Dei excelsi nescitis. Die noctuque secularibus actionibus lucrisque temporalibus insistitis: semper venandis nouitatibus extensi memoriam acuitis lectiones audire negligitis: tempus gratiæ vobis indultum, æternæq; beatitudinis expectationem non curatis. Ecce Iudex cunctis horribilis criminosis appropinquat. Ecce Omnipotens Maiestas districta accelerat. Ecce Iudicium nouissimum statuitur. Ecce lamenta æterna proponuntur: bonaque sempiterna nobis subtrahentur. Anno M.D. 15. Cal. Apr. 6

Cum has literas susceperitis, cui mittũtur; præmittat ea quæ sunt ex arte præmittenda, conuertensque ad meridiem se, dicat Carmen.

Caspiel asbyr Chameronty churto freueon dayr fabelron Cathurmy meresyn elso peano tailtran Caspio fuar Medon clibarsy Caberosyn vlty pean Vearches pemasy natolbyr meldary noe Cardenopen men for diuiel adro. Carmine dicto, aliisq;

Digitized by Google

ex more ſubiunctis, nuncius inuiſibilis apparebit, referens amico fideliter & ſecretè in aurem omnia, quæ mandaui.

CAP. XIX.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS DICITVR *Amenadiel, habitans in Occidente: qui habet ſub ſe duces 300. Comites vero 500. & ſeruos pene innumeros.*

AMENADIEL Imperator, ſpiritus Occidentis ſupremus habet ſub ſuo dominio principes potentiores ſiue duces 300. ſubduces ſiue comites non pauciores quingentis, ſeruos, ſubſeruitores & famulos ex innumerabilibus, quorum nomina inueni non minus quam 30000. præter alios innumerabiles, quorum nomina nondum inueni. Sufficiunt enim iſti omnibus arcanis verſus Occidentem amicis nunciandis. Sed nomina ducum, qui ſunt in miniſterium huius artis vocandi, iam, quot ſufficiunt, dicam.

Roth.	Schw.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Vadros	*Rapſiel*	*Almeſiel*	*30*	*50*	*300*	*500*	*3000*
Camiel	*Lamael*	*Codriel*	*30*	*50*	*300*	*500*	*3000*
Luziel	*Zoeniel*	*Balſur*	*30*	*50*	*300*	*500*	*3000*
Muſiriel	*Curifas*	*Nadroc*	*30*	*50*	*300*	*500*	*3000*

Per hos 12. duces & principes, quicquid operandum fuerit ex imperio Amenadielis in Steganographia ad Occidentem, totum poteris perficere. Sed obſerua diligenter, vt ſcias cum vocas aliquem ex ducibus; & ſcias, quot ſub ſe habeat comites, ſeruitores & famulos ſecundum 24. horas diei & noctis, quas iſti 1550. æquali partitione ſibi in ſuo ordine deputatas cuſtodiunt. In quibus ſi erraueris, nihil proficies, & forſitan periculum aliquod incideres. Oportet enim volentem in Steganographia operari, non ſolum in arte noſtra eſſe peritum, ſed etiam in omnibus

Digitized by Google

mnibus diligentissimum, quia per paruam in operatione negligentiam magnum plerunque oriri periculum consueuit. Cum itaque per istos spiritus aliquid volueris operari, verte te ad Occidentem; & præmissis præmittendis, dic istam coniurationem.

Coniuratio.

AMenadiel aprolsy chameronta nosroy throen mesro salayr chemaros noe pean larsy freueon ionatiel pelroyn rathroy Casermalusan pedon Cranochyran daboy seor marchosyn lauo pedar venoti gesroy phernotiel Cabron. Coniuratione rite completa, spiritus aderit, quem vocasti, promptus & alacer ad omnia, quæ mandaueris ei perficienda.

Arcanum mihi est valde secretum & necessarium ad amicum.

ESt mihi quoddam secretum ad amicum, quod nec homini nec literis confido perferendum; quoniam si veniret in publicum, magnum mihi & periculũ crearet & damnum. Morã pati non valeo: voco itaque spiritum, scribo literas in nullo penitus suspectas, & quas nec intelligere ipse quidem putetur, vt pote latini sermonis ignarus: mitto spiritum, reuelat secretum.

Literas mitto qualescunque, quas inuisibilis comitetur spiritus.

Ioannes Trittemius Abbas Spanheimensis Nobili & Strenuo Equiti, Alberto Goeler de Rauesburg, præfecto Crucenacensi, S.

SAluatorem nostrũ Dominum Iesum Christũ ad Iudiciũ credimus esse vẽturũ, qui reddet vnicuiq; secundum opera sua. Hoc credimus & negligimus miseri nos ipsos. Itaq; faciẽ eius præuenire lachrymis assiduis studeamus, emẽdantes negligẽtias nostras quas cõmisimus, ne imparatos terribilis ille redẽptoris nostri aduẽtus p̃occupet: cui omnes, mercedẽ malorum excepturi, necessario occurremus. Quare nũc vilipẽdimus oportunũ nobis sa-

Digitized by Google

lutis tempus indultum: quod tam vtile nobis tamque acceptabile, concessit Omnipotens? Cur non zelamus viros moribus insignes, qui nobis exempla reliquerunt iustitiæ conuersationis honestæ, humilitatis, castitatis, omniũque virtutum? Agamus, illorum nomen æmulantes pœnitentiam: quoniã viuendi nobis terminus instat. Mors horribilis veniet, quæ parcere nescit: sed deuorabit iuuenes & virgines, senesq; cũ iunioribus. Viuamus in luctu, lauantes excessus nostros continuis lachrymis: ne mors inopinato comprehensos horribili nos iudicio submittat, vitam emendemus retroactam. Deum rogantes vt post præsentis incolatus breuitatem æternã nobis beatitudinem concedat. Amen. Vale. Datæ ex Spanheim, 14. Calend. Aprilis, Anno M.D.

Q

Cum has vel quaslibet alias spiritui commissas à me literas acceperitis, cui mittuntur, amicus, in arte probatus: signo huius plagæ principis cognito, præmissis præmittendis, dicat coniurationem.

Coniuratio.

AMenadiel bulurym chameroty eriscoha pedarmon flusro pean truarbiel fabelron greos belor malgoty nabarym stilco melros fuar pelaryso chitron amanacason. Hac coniuratione secundum debitum modum completa, spiritus (inuisibilis alioquin) apparebit visibilis, & reuelabit arcanum.

CAP. XX.

CVIVS PRINCEPS DEMORIEL AD

Septentrionem habitat, habens sub suo dominio duces maiores: seu principes numero 400. subduces siue comites 600. cum multis subseruitoribus & famulis, quorum incertus est numerus.

AD Septentrionem habitat magnus princeps Demoriel, habens sub suo dominio principes & duces principales 400. quos mittit in ministerium huius artis secundum ordines suos cum subducibus & comi-

Digitized by Google

comitibus: quorum numerus minor non eſt 600, ad nunciandа arcana omnia, quæ verſus Septentrionem voluerimus mandare amicis in hac arte peritis. Ex præmiſſis omnibus tantum ponamus nomina, quanta nobis ad preſens ſunt neceſſaria, cum numero comitum & ſeruorum ſecundum ordines ſuos in horis.

R.	S.	R.	S.	R.	S.	R.	S.
Arnibiel	*Doriel*	*Medar*	40	600	400	60	40
Cabarym	*Mador*	*Churibal*	40	600	400	60	40
Menador	*Carnol*	*Dabrynos*	40	600	400	60	40
Buriſiel	*Dubilon*	*Chomiel*	40	600	400	60	40

Iam habes ex 400. ducibus Demorielis nominatos 12. & ex ſubducibus, comitibus & ſeruis 4560. in numero, qui cum ipſis ducibus ſecundum ordinem deputatum in horis 24. diei & noctis (quem te ſcire oportet ante omnia) ſuas partes obeunt. Cum ergo volueris per aliquem ex his ducibus in Steganographia operari, vertas te ad Septentrionem ſicus moris eſt, & præmiſſis quę requiruntur ad artem, dic coniurationem.

Carmen coniurationis.

DEmoriel onear daburſoy Cohyne chamerſon ymeor peam olayr chelruſys noeles ſchemlaryn venodru patron myſelro chadarbon veuaon maferos ratigiel perſonay lodiol camedō naſiel fabelmeruſin ſoſiel chamarchoyſyn. Completo carmine, Spiritus ad omnia promptus obediens & paratiſſimus tibi viſibilis apparebit, cui ſecure committis arcanum perferendum.

Sit mihi tale arcanum vel aliud quodlibet intimandum.

AMicus mihi eſt intimus, procul hoc tēpore abſens, ad quem mihi negotium eſt ſecretiſſimum, quod nulli omnino, nec

Digitized by Google

literis quidem, tuto sit committendum. Vt igitur secretum maneat, semper Spiritum aliquem vocare libet ex arte mihi familiarem. Commendo arcanum: venit, vadit, fideliter agit, perfert quæ commisi amico, tuti ambo sumus: ipse quoque reportat mihi ab amico secretum responsum, quod nulli mortalium alteri dicet. Vt autem missum ad se Spiritum amicus ipse intelligat, necesse est literas quascunque nihil metuentes fingi, in quibus signum missi spiritus recognoscat. Non enim apparet Spiritus, nisi compulsus.

Præmittamus literas, qualescunque placuerit, quæ nullius vereantur conspectum.

Ioannes Trittem. Abbas Spanheimensis Iacobo VVymfelingo, Sletstatino, Theologo, poetæ & oratori facundissimo Salutem.

MAxime vellem Iacobe Vvimpfelinge, satisfaceres vel sero tandē pollicitationi tuæ & expectationi de te meæ. Scis autē, quid sis pollititus; & quid expectem, non ignoras. Non Monachum sed cum monachis viuere te cupio. Accelera pariter viuamus. Ecce hora instat nostri transitus valdē metuenda. Quid ergo moramur? Cur breuē ærumnosumque incolatus nostri statum in fœlices negligimus? Cur agere pœnitentiam salutari tēpore delictorum excessuum q̄ recusamus? Præparemus nos ad mortem, quoniā accelerat satis terribiliter, omnes reprobos vocat, nulli parcit, nullum reueretur: orantibus negat audientiam: lachrymas contemnit eiulantium: minas q̄ despicit principum: regum nomina gloriamque exterminat: superbiā tyrannorum odibilem cunctis euacuat. Ergo frater, redemptoris beneficia exhibita, nobis valde vtilia, sedulo cogitantes recompensemus, nostros emendando reatus, bonis moribus iugiter refulgentes, quatenus pœnitentiæ lachrymis q̄ placare districtum iudicis examen, properantis ad sedem iudicandi, valeamus, qui se terribilem ostendet proiectis, iocundum electis. Vale ex Spanheim, quinto decimo Calēd. April. Anno domini M.D.

Cum

Digitized by Google

Cum literas acceperit is, cui mittuntur, in arte peritus: faciat primo quod ars ipsa requirit: deinde conuersus ad Septentrionem, sicut moris est, proferat coniurationem.

Carmen Coniurationis.

DEmoriel osayr chameron chulty saue porean lusin dayr pean cathurmo fomarson ersoty lamedon iothar busraym fuar menadroy chilarso fabelmerusyn. Carmine cõpleto, sicut in arte præcipitur; aderit Spiritus missus, apparebitque visibilis tibi soli, & alteri nulli penitus: & arcanum dicet in aurem.

CAP. XXI.

CVIVS SVPREMVS IMPERATOR ET PRINceps vocatur Geradiel, ad nullam orbis plagam habitans: sed vagus vbique adesse consueuit.

PRÆTER eos imperatores, principes & duces Spirituum, quos in superioribus capitulis nominauimus, qui certis consistunt in locis per orbem visibilem, deputati sunt & alij complures vagi, instabiles, & nullibi certo consistentes, quos antiqui sapientes & magi appellauerunt ἀστάτους, id est, instabiles, quia volant in aere, sicut muscæ, sine ordine, sine habitatione & sine restrictione. Ex his sunt nonnulli nobis ad Steganographiam non inutiles: quia non requirunt obseruantiam locorum, sed in omni loco per coniurationem aduocari possunt. Primus ex his vocatur Geradiel, qui non habet aliquem sub se ducem aut principem, sed tantum famulos multos & pene innumerabiles, quos secum assumit in ministerium secundum ordines, quos inter se habent, & secundũ 24. horas diei & noctis: quorum officiũ generale est, omnia, quæcũque & ad quamcunque plagam volueris, arcana nunciare.

Horæ

Digitized by Google

Horæ diei & noctis.

ℜ.	ℭ.	ℭ.	ℜ.	ℭ.	ℭ.	ℜ.	ℭ.
2	2	200	100	40	30	50	60
2	2	80	70	100	90	120	110
ℜ.	2	140	ℭ.	ℜ.	150	180	170
2	2	ℜ.	130	160			
2	2	2	200	1000	400	300	60	500
2	2	800	700	10000	900	1200	110

Habes in hac tabula secundum horas numeratos & dispositos in ordine suo 18150. ministros & famulos Geradielis magni principis, quorum dispositionem & rationem tibi ad operationem omnino noueris necessariam, vt scias qualibet hora cum quot famulis venire soleant: vel quando ipse non consueuerit venire, sed famuli horæ deputati. Consulo autem tibi, vt in operationibus tuis horam obseruare cures, in qua ipse princeps personaliter veniat cum famulis eiusdem horæ, qui alioquin imperatore suo absente non semper voluntarij sunt ad obediendum in omnibus operanti. Cum ergo per hũc principem operari volueris; præmissis præmittendis, dic coniurationem.

Carmen Coniurationis.

GEradiel onayr bulesar modran pedarbon sazeuo nabor vielis proyn therdial masre reneal Chemarson cuhadiam almona saelry penoyr satodial chramel nadiarsi thorays Vayr pean esridiel cubal draony myar dearsy colludarsy menadoratotiel Cumalym drasnodiar parmy sosiel almenarys satiel chulty dealny peson duarsy cuber fruony maroy futiel, fabel merusi venodran pralso lusior lamedon fyuaro larboys theory malrosyn. Completo carmine, spiritus aderit, vel principalis cum seruis, aut serui ex numero horæ sine principe, sicuti volueris secundum horas, vt supra diximus.

Arca-

Arcanum, quodcunque placuerit, committemus: semper occultum erit.

SIt mihi quodcũque arcanum, quantumlibet secretum, quod vel vni vel pluribus per spiritus sit intimandum amicis in arte Steganographiæ ad perfectum institutis. Voco principem prædictum hora mihi congrua, committo mysterium, accipit ille, vadit, perfert omnino fideliter: literas mitto pro forma tantum, vt decipiantur homines: & is, cui mitto, sciat ex signo subscripto quem spiritum debeat aduocare, quia non comparent non compulsi.

Literas mitto qualescunque non secretas.

Ioannes Trittemius Abbas Spanheimensis omnibus eruditis & curiosis, in hac arte sine præceptore legentibus, laborem.

VItam vestram radicitus emendate. Iudicii districtum examen subito omnes comprehendet (nemo tutus) & amaritudine sua, luctibusque æternis vitiosos replebit, contristare sanctos non audebit. Eiulantes deplorate reatus vestros miserrimi stultissimique Ecce sine exercitiis bonis nomen religionis recusatis. An nescitis examen superuenturũ noxiis? Appropinquat hora nouissima: non viuemus diu, sed ex improuiso transire omnes nos horribiliter compellemur. Itaque nolite tempus negligere: gratiam cõcessam operibus honorate. Ex Spanheim, 13. Cal. Aprilis, Anno 1500. X.

His literis susceptis vel quibuslibet aliis, quæ fuerint characterę Geradielis insignitæ; nõ opus erit quoquam se vertere: sed præmissis in arte consuetis, Coniurationis Carmen dicendum est.

Carmen Coniurationis.

GEradiel osayl chameruśin chulti pemarsoniel dayr fayr chaturmo les bornatyn ersoty camylor sayr fabelmerodan cosry damerson maltey nabelmerusyn. Hac coniuratione completa, spi-

Digitized by Google

ta, ſpiritus miſſi apparebunt tibi viſibiliter, tibique manifeſtabunt omnia ſecrete loquentes in aurem.

CAP. XXII.

CVIVS PRINCEPS EST BVRIEL NOCTVRnus, Lucifugus, & habitans in lacubus & foraminibus terræ: & non fit operatio per eum niſi in nocte.

POST Geradielem ſequitur Buriel, princeps quidem magnus, ſed peruerſus & nequam, qui omnes alios ſpiritus (& maxime principes) odit, perſequitur, deteſtatur: ſed non minus odio habetur ab illis: lucē timet & fugit cū omnib. ducibus & famulis ſuis, nec vnquā venire conſueuit niſi in nocte, & hoc frequenter cum magno horrore & pauore operantis, maxime ſi non fuerit perfectus in arte, conſtans & fortis animo. Et frequenter apparet in ſpecie ſerpentis, habens caput virgineum, caudam & totum corpus ſerpentinum, ſibilans terribiliter. Adiuratus debito modo, verbis humanis loquitur, habet ſub ſe duces & principes, quos in miniſterium mittere conſueuit cum famulis & ſeruis eorum, quorum multitudo eſt pene innumerabilis. Ex his aliquorum nomina ponamus, qui nobis ad operationem ſufficiant.

Roth.	S.	R.	S.	R.	S.	R.
Meroſiel	*Casbriel*	*Druſiel*	*100*	*10*	*10*	*100.*
Almadiel	*Nedriel*	*Carniel*	*100*	*10*	*10*	*100.*
Cupriel	*Buſiel*	*Drubiel*	*100*	*10*	*10*	*100.*
Saruiel	*Futiel*	*Naſtros*	*100*	*10*	*10*	*100.*

Habemus in hac deſcriptione tabulæ ex principibus Burielis 12. cum famulis 880. qui ſecundum 12. horas noctis inæquales, quas planetarum appellamus, cum ducibus ſingulis in ordine ſuo

Digitized by Google

ſuo procedunt, cum ab operante fuerint debito modo vocati. Dux apparere conſueuit in forma qua diximus: famuli autem ſolent frequenter apparere, tanquam ſimiæ aut ioculatores, ludentes & ſaltantes ex alto ad terram, mirabili phantaſia. Cum per iſtos principes operari volueris: nõ præſumas, niſi poſt ſolis occaſum, incipere operationem tuam: quia non obediunt, niſi in nocte. Non opus eſt obſeruare plagam orbis; ſed inſpiciendo terram ſub pedibus dicito iſtam Coniurationem.

Coniuratio.

BVriel maſtfoyr chameruſyn, noel pean Ionachym marduſan philarſij, pedarym eſtlis carmoy boyſcharonti phroys fabelronti, mear Laphany vcarchas, clareſon, notiel, pador aslotiel, marſyno reneas, Capedon, thiſinaſion melro, lauair carpentor, thurneam camelroſyn. Carmen iſtud cum ſub ſilentio dixeris ſemper inſpiciendo terram: ſpiritus aderunt vocati. Sed vide ne terrearis: quia tibi nocere non poterunt, ſi fueris fortis & animo conſtans. Et nota, quod iſti principes ſeu ſpiritus, quamuis generaliter deputati, nunciare omnia nocturna ſecreta in nocte habeantur: maxime tamen ſunt apti & voluntarij nuncium ferre in carceres & lacus ad captiuos, & ſimiliter in his, quæ pertinent ad amorem carnalem, & occultas practicas amantium; & ad omnia, quæ fiunt in nocte, ſiue bona, ſiue mala ſint, quia lucẽ odio habent.

Ponamus arcanum, quod nulli penitus ſit confidendum, vt:

ARcanũ mihi ſit ad amicum in hac ciuitate cõſtitutũ, quod illi nec per literas poſſum, nec per nuncium ſignificare, ne fiat publicum. Obſtãt mihi plura, ne amicum ipſe accedam. Voco aliquem ex prædictis ſpiritibus, committo illi myſterium: vadit, nunciatque fideliter, quæ commiſi: ſum tutus.

Digitized by Google

Literas confingam, qualeſcunque voluero, quæ neminem vereantur, nempe vt ſunt iſtæ.

SAluator noſter Ieſus Chriſtus, qui humanum genus cruore ſuo in Cruce moriens redemit, ſollicite abſq; intermiſſione eſt à nobis laudandus: ipſe fugabit mortem, vitamque nobis æternam ſe timentibus amantibuſque ſpopondit traditurum. Nunc itaque exurgamus, chariſſimi fratres, à peccatis noſtris, operibus bonis lucernas noſtras componẽtes. vt redemptori læti occurramus in hora metuẽdi tranſitus, quando mors rapiet animas noſtras. Habemus nunc copioſum tempus implendi pœnitentiã, lucernaſque ornandi: in hora vero mortis vltima ſpacium nobis pœnitendi vlterius prorſus negabitur. Conſideremus breuiſſimam gloriam mundi, quoniam vana eſt: tranſit velociſſime, noſque cum illa omni hora corrumpimur. Humiliemus ergo corda noſtra omni tempore, nunquam deficientes. Anno M. D. 13. Cal. April. d.

Cum has aut alias quaslibet ſuſceperit literas is, cui mittuntur, in arte peritus: cognito ſigno Burielis, præmiſſis præmittendis, terram inſpiciat, & Coniurationem dicat.

Coniuratio.

BVriel, Threſoy chamerontis, hayr plaſſu, nadiel, marſo, neany, pean, ſayr, fabelron, chaturmo, melros, erſoty caduberoſyn. Dicto carmine, ſpiritus omnibus inuiſibilis, tibi viſibilis apparebit, & arcanum ſibi commiſſum fideliter dicet.

CAP.

Digitized by Google

CAP. XXIII.

CVIVS SPIRITVS ET PRINCEPS SVPREmus vocatur Hydriel, & moratur in aquis: habens sub se duces 100. comites 200. famulos pene innumerabiles.

EST alius inter principales Spiritus princeps, qui vocatur Hydriel, & moratur in aquis, piscinis, lacubus, paludibusq;, & mari, & circa fõtes, cisternas & flumina; habens sub suo dominio ad minus 100. duces siue principes, comites vero siue subduces 200. & famulos multos. Horum officium est generaliter nunciare omnia tam per aquas quam per terram, siue in die fit, siue in nocte. Et scias, quod satis beneuoli & voluntarij ad omnia sunt principes, sed non ita apparent, quando veniunt coniurati. Apparent enim frequenter in forma serpentis, aliquando magni, aliquando parui; caput virgineum valde pulchrum habentes, capillis expansis. Nullus eorum solus incedit: sed quilibet princeps secum ducit ad minus duos comites, & 80. famulos. Vt autem in operatione non incurras errorem, ex ducibus tibi aliquorum nomina ponam.

ℜ.	ℜ.	ℜ.	☉.	ℜ.
Mortaliel	*Lameniel*	*Camiel*	10	20	100	200
Chamoriel	*Brachiel*	*Arbiel*	10	20	100	200
Pesariel	*Samiel*	*Lusiel*	10	20	100	200
Musuziel	*Dusiriel*	*Chariel*	10	20	100	200

Ecce habes ex principibus & ducibus Hydrielis 12. & ex comitibus & seruis 1320. qui tibi sufficiunt ad operationes tuas in Steganographia secundum ordinem 24. horarum: ita vt quilibet dux habeat 2. horas, comites & famulos 110. in ordinibus suis, quos te omnino scire oportet. Cum per istos principes spirituum a-

Digitized by Google

um aliquid agere in Steganographia volueris: fac quæ scis secundum artem facienda, & dic coniurationem.

Carmen.

HYdriel, apron chamerote, satrus pean nearmy chabelon, vearchas, belta, nothelmy phameron, arsoy pedaryn onzel, Lamedo drubel areon veatly cabyn & noty maleros haytny pe sary does, pen rasi medusan ilcohi persón. Carmine dicto, Spiritus quem vocasti aderit, cum seruitoribus sibi secundum horam deputatis, eritque tibi in omnibus obediens, & fidelis ad omnia, ad quæ miseris eum.

℟. *Arcanum aliquod fingamus.*

SIt mihi arcanum valde secretum qualecunque ad amicum, quod illi nec per literas, nec per nuntiũ tuto possim facere notũ. Ne ergo in lucem veniat secretum aduoco Spiritum, venit, obtemperat ille, commendo secretum, perfert fideliter.

℟. *Literas qualescunque formemus.*

Ioannes Tritt. Abbas Spanheimensis fratri Petro Marponio Gisemio laureato, Monacho Rhenensi S.P.D.

FRater Nicolaus Irbusiensis Episcopus suffraganeus reuerẽdissimi patris, illustrissimique ducis Adami Insignisburgi Pantomorani, honestissimi clarissimique Archipræsulis, infatigabilis librorũ amator iustissime videtur Abbatem, Vinilianum nomine (quia est) bestijs comparare, epulantem splendide inter bestiarum merdimonia præferentem voluminibus vitulos, quemadmodum Reuchlyn firmauit. Tu Nicolaum, rogo, imiteris, optimum mansuetissimumque pontificem. Vale, 12. Cal. April. M.D. V.

Cum literas istas aut quaslibet cum signo Hydrielis acceperis: nulla consideratione orbis obseruata, sed prę missis duntaxat generalibus in arte præmittendis, ex more dicito sequentia.

Con-

Coniuratio.

HYdriel omar, penadon epyrma narſoy greol fabelruſin adiel pedruſij nozeui melrays vremy pean larfoy naes chemerotyn.

Hac coniuratione dicta, debito modo, ſecundum inſtitutionem artis; apparebit tibi ſpiritus miſſus viſibiliter, reuelans arcanum ſibi commiſſum in aurem.

CAP. XXIV.

CVIVS PRINCEPS VOCATVR PYRICHIEL, habens ſub ſe duces, principes, comites, famulos multos, quorum numerus incertus eſt.

PYRICHIEL princeps quidam Spirituum ſupremus nobis ab arte noſtra non videtur omnino abijciendus: quia ſatis beneuolus eſſe perhibetur.

Non habet ſub ſe duces aut principes more cæterorum, ſed tantum comites & ſubſeruitores, quorum incertus eſt numerus. Sunt qui dicant eum duces ſub ſe habere & principes, qui nobis videntur proprietatem & cõſuetudinem eius non ſatis intelligere: quippe qui comites & ſeruitores pro ducibus ſomniarunt. Nomen autem Pyrichielis ab igne traxit vocabulum; quia frequenter circa ignem verſari conſueuit.

℟.			℟.			
Damarſiel	*Menariel*	200	200	100	80	80
Cardiel	*Demediel*	100	600	60	50	50
Almaſor	*Hurſiel*					
Nemariel	*Cupriſiel*	400	30	30	10	10

Habes iam octo ex comitibus Pyrichielis cum famulis ad obſequium deputatis ſecundum ordinem horarum. Cum itaq; per iſtos dictos iam Spiritus operari volueris: voca vnum ex eis, quem

Digitized by Google

quem volueris:& cum iterum operaris alia vice, tunc vocabis alterum immediate sequentem : & simili modo cum cæteris faciendum memineris. Præmissis itaque ex more præmittendis in arte generaliter, dic coniurationem istam.

Coniuratio.

PYrichiel marfoys chameron, nael peanos pury lames iamene fameruſyn mearlo canorſon theory torſa, nealthis dilumeris maphroy carſul ameor thubra phorſotiel chrebonos aray pemalon layr toyſi vadiniel nemor roſeuarſy cabti phroys amenada machyr fabelronthis, poyl carepon vemij naslotyn.

His completis, Spiritus, quos vocasti, videbis præsentes : & principalis semper in forma serpentis caput pulchrum habens instar virginis, capillis expansis, apparere consueuit. Sequitur.

Arcanum ponamus quodlibet.

ARcanum mihi sit ad amicũ procul absentem, quod nec per literas tuto mittere possum, ne legantur disiectæ, vel certe in via præceptæ. Homini perferendum minus confido; quippe qui nouerim fidem in hominibus cum fortuna mutari. Vt ergo sint omnia tuta, Spiritum secreti amicũ aduoco: venit ille mox, audito carmine, perfert commissum fideliter.

Formemus literas, vt placet.

Ioannes Trittemius Abbas Spanheimensis Iacobo Dracomio, Præmonstratensis ordinis canonico, S. & charitatem.

EST nobiscum mathematicus insignis & egregius rhetor, tranquillissimæ vitæ studio feruẽs iugiter. Habet secum codices ferme infinitos, exemplariumque diuersorum inæstimabilem thesaurum: rectæ & bonæ vitæ, societatisque honestæ Iocundus beneuolusque doctor: in resoluendis dubiis expertissimus. Res grandes exponit: nomen suum est Orophanius, regni Bosne Burggrauius. Vale. 12. Calend. April.

Cum has aut similes quaslibet acceperit literas, Pyrichielis chara-

characterе fignatasis, cui mittuntur, in arte Steganographię peritus; faciat, ſicut nouit ſecundum artem eſſe faciendum: deinde accenſo lumine, dicat iſtam Coniurationem.

Coniuratio.

PYrichiel oſayr Chameroſy culty meſano dayr fabelron cathurmo pean erſoty meor iather cabon Frilaſtro melruſy. Carmine dicto; nuncius inuiſibilis viſibilem ſe pręſtabit, & commiſſum ſibi arcanum fideliter reuelabit in aurem.

CAP. XXV.

CVIVS IMPERATOR ET PRINCEPS EMONIel vocatur, habens ſubduces & principes 100. comites & ſubſeruitores multos: qui habent officium generale ſuper omnia.

HIVS Capituli princeps Emoniel cum ducibus & principibus ſuis vagus & inſtabilis eſt, & frequenter in nemoribus habitat, non fugit lucem, beneuolus & promptus ad omnia quæcunque mandaueris ei, & tam in die, quam in nocte, libenter occurrit vocatus. Habet ſub ſuo dominio principes & ducés 100. comites ſiue ſubduces non pauciores quam 20. famulos & ſeruos ſine numero certo. Ex his nominabimus aliquos, qui nobis ad operandum ſufficiant, cæteros ſuo loco cum alijs reſeruantes, ſi opus fuerit, nominandos.

ℜ.		ℜ.	ℜ.		ℜ.	
Ermoniel	*Dramiel*	*Cruhiel*	*10*	*20*	*100*	*20.*
Edriel	*Pandiel*	*Armeſiel*	*10*	*20*	*100*	*20.*
Carnodiel	*Vaſenel*	*Caſpaniel*	*10*	*20*	*100*	*20.*
Phaſuel	*Naſiniel*	*Muſiniel*	*10*	*20*	*100*	*20.*

Digitized by Google

Habes nunc ex ducibus Emonielis 12. cum ſubducibus & ſeruitoribus eorundem 1320. qui ſecundum ordinem horarum ad omnem operationem intentionis noſtræ nobis ſufficiunt, ſiue operatio noctura ſit, ſiue diurna. Et ſcias, quod princeps Emoniel cum ducibus ſuis capite virgineo & corpore, ſed cauda ſerpentina apparere conſueuit. Tu ergo cum volueris per ſpiritus Emonielis aliquid in Steganographia operari: fac ea, quæ noſti ſecundum artem generaliter eſſe facienda: & poſtea lege iſtam coniurationem, tacite ſub ſilentio nominans ſpiritum vocandum.

Carmen Coniuratïonis.

EMoniel aproiſi chameruſyn thulnear peanos meuear, pandroy cralnotiel narboy mauy fabelrontos, arliel chemorſyn nety pranſobyr diuiel malros ruelty perſon roab chrumelruſyn. Hac Coniuratione dicta eo modo, quo ars ipſa requirit, ſpiritus quem vocaſti apparebit, paratus obedire ad omnia, quæcunque mandaueris ei, quia beneuolus & fidelis eſt.

Arcanum, qualecunque volueris.

AMicum habeo paſſim omnibus nimium confidentem, qui pro amicis fouet inimicos, à quibus & malam famam & damnum ſæpe reportat. Credulus eſt blandimentis adulantium & vnus maxime ſuo lateri adhærentis, quem neſcit ſibi contrariũ in occulto, quia blandum videt in aperto. Ipſum accuſare cupio, ita tamen vt conſilium ſoli amico fiat notum: cæteris fiet occultum.

Literarum tenor formetur ad placitum.

Ioannes Tritthemius Abbas Spanheimenſis R.P.D. Nicolao, Epiſcopo Irburſienſi, Vicario Pantomorani Archiepiſcopi, S.

D.P.

CVm tuum ingenium, vitæq; honeſtatem ad mentem reuoco: te omniũ Epiſcoporum digniſſimum, Pater Reuerende & præſtantiſſime, pronun-

renunciare maxime compellor. Enimuero siue eruditionem intuear bonarũ artium in te siue innocentiam vitæ tuæ quid aliud quam te iustissimum, omnibus literis eruditissimum, sanctissimisq; moribus reuerendum dixerim? Adornas conuersationem tuam operibus rectitudinis semperq; te exhibes optimum pastorem animarum, atque in literis iugiter te studendo exerces, vt tibi aliisq; conferas vtroque. Vale. Datæ ex Spanheim, 11. Cal. Aprilis. Anno dominicæ Natiuitatis M.D. 1.

Postquam literas acceperit is, cui mittuntur, in arte Steganographiæ perfecte imbutus : faciat, sicut nouit secundum artem esse faciendum : quibus præmissis, Coniurationem subiungat.

Carmen coniurationis.

EMoniel lebos chamerothy meor pemorsy dyor medulorsyn fray pean, Crymarsy melrosyne vati chabaryn dayr. Aschre cathurmo fabelron ersoty marduse. Carmine rite completo, spiritus vocatus aderit in forma sibi consueta, reuelabitque tibi omnia & singula, quæ sibi fuerant commissa arcana cum fidelitate.

CAP. XXVI.

CVIVS SVPREMVS IMPERATOR ICOSIEL

vocatur, habens sub se duces siue principes 100. *comites siue subduces* 300. *seruorum non est mihi certus numerus adhuc.*

ICOSIEL inter spiritus aëreos est vnus ex potioribus Imperator magnus & potens in arcanis Steganographiæ, habens sub se principes ducalis ordinis 100. Comites vero 300. seruorum certum numerum nondum inueni. Dicitur autem Icosiel propterea, quod in domibus libenter cum hominibus versetur. Nã posteaquã ex ducibus eius quempiam semel debite cõiuratum ad te vocaueris cũ comitibus suis : si volueris, vt omnibus diebus vitæ tuæ tecum

Digitized by Google

permaneat: deputa ei vnum locum secretum & abstrusum in domo tua: & coniuratum fortiter præcipias eum illic manere: & obediet tibi hilariter, semperque ad mandatum tuum erit paratus.

ℜ.		ℜ.		ℜ.		ℜ.
Machariel	*Larphiel*	*Athesiel*	10	300	100	30
Psichiel	*Amediel*	*Vrbaniel*	10	300	100	30
Thanatiel	*Cambriel*	*Cumariel*	10	300	100	30
Zosiel	*Zachriel*	*Heresiel*	10	300	100	30
Agapiel	*Nathriel*	*Munesiel*	10	300	100	30

Hic habemus ex 100. ducibus Icosielis nominatos 15. subduces vero 50. seruitores 2150. qui cum ducibus suis secundum ordinem sibi in 24. horis diei & noctis deputatum, in ministerium Steganographiæ vocati per operantem venire consueuerunt. Ad omnia, quę volueris, idonei & voluntarij sunt: modo tu in arte perfecte sis doctus, constans & imperterritus in operatione: quia veniunt in specie & similitudine serpentina, capita habentes virginea. Cum itaque volueris operari per aliquem eorum, fac quæ secundum artem sunt facienda, & subiunge istam Coniurationem.

Coniuratio.

ICosiel aphorsi chamersyn thulneas ianotiel menear peanos crasnotiel medursan matory fabelron ersonial cathurmos laernoty besraym alphayr lamedonti nael cabelron. Coniuratione rite completa, spiritus aderunt vocati sine mora, quibus arcanum tuum ad amicum secure poteris committere.

Literas mittendas ad placitum facias. Arcanum sit, qualecunque volueris.

AMicus mihi sit procul absens in arte Steganographiæ peritus, ad quem mihi sit magnum secretum & arcanum, quod non

Digitized by Google

non sit alicui credendum, per literas etiam, nec insinuandum. Vt ergo maneant secreta omnia, nuncium secretum mitto Spiritum, qui amico reuelet arcanum, & negotium meum teneat secretum.

Vitam nostram emendemus humiliantes nos corã vniuersitatis summo actore. Humilitas Cœlum impetrat temptationes dæmonum nociuas annihilat, perniciosum mentis tumorem refrænat: omniaque incendia vitiorũ valenter exterminat. Trames humilitatis coronã meretur accipere, nobileq; regnum possidere. Ego tramitem constituo tibi innocentiam morum honestatẽ, quam custodiens assiduè, non peccabis. Sola nobis ista via est beatitudinis meritum cumulandi: vt gratias agentes Deo timeamus illum rectissimo corde, fugientes tumultum sæculi: humilitatis exercitium nunquã fastidiamus, supernã vitam inquirentes: Ioannes Tritthem. Abbas Spanheim. scripsit 10. Cal. Apr. M D.

Cum literas susceperit is cui mittuntur, in arte peritus: signo principis cognito, faciat, quæ nouit esse facienda: deinde dicat coniurationem.

Coniuratio.

ICosiel osayr penarizo chultimeradym phrael melchusy dayr pean cathurmo fabelron ersoti chamerusan iltham pedaly fuar melrosyn crymarsy phroyson. Hac coniuratione completa, spiritus aderit vocanti, reuelans arcanum.

CAP. XXVII.

CVIVS SVPREMVS SPIRITVS ET PRINceps vocatur Soleuiel, habens sub suo dominio duces principales 200. subduces & comites 200. seruitores innumerabiles.

INTER eos spiritus, qui cum hominibus, in arte Steganographiæ peritos mores habentibus, libenter conuersantur, est quidam Soleuiel nomine, non vltimus inter principes huius artis, qui habet sub se

Digitized by Google

duces principales 200. subduces siue comites similiter 200. qui inter se hunc ordinem infallibiliter obseruant, vt qui hoc anno sint duces, anno sequente sint comites, fiantque alternatis vicibus ex ducibus comites, ex comitibus similiter duces. Seruorum autem certum numerum non adhuc reperi, qui & ipsi ordines suos inter se secundum horarum dispositionem custodiunt.

℟.		℟.	℟.		℟.	
Inachiel	*Nadrusiel*	*Axosiel*	20	20	200	200
Praxeel	*Cobusiel*	*Charoel*	20	20	200	200
Morucha	*Amriel*	*Mursiel*	20	20	200	200
Almodar	*Prasiel*	*Penador*	20	20	200	200

Hic habes ex principibus Solouielis 12. quorum sex primi sunt isto anno duces, & reliqui sex comites: sequenti anno isti erunt duces, & illi comites, & ita consequenter, alternatis semper vicibus. Subseruitorum numerum collegi 1840. Quanquam sint plures quos nondum numerare potui. Cum autem per istos Spiritus operari volueris, esto constans animo & fortis, nec terrearis ab eorum aspectu, cum videris eos in forma serpentum apparere cum capite virgineo. Deinde fac, quæ sunt secundum artem facienda; quibus præmissis, subiunge istam coniurationem.

Carmen coniurationis.

SOleuiel marfoy chameruſyn oniel dabry diuiel pean vear, lasmyn cralmoty pedaros drumes, pean vear chameron loes madur noty basray erxo nadrus peliel thabron thyrso ianothin vear perasy loes pean nothyr fabelron bauesy drameron eschiran pumelon meor dabrios crimorsiel peny vear nameroy lyernoti pralsones. Completo rite carmine, Spiritus aderunt vocati in consueta forma, quibus committas arcanum.

Arcanum ponamus ad placitum.

AMicum procul absentem, in arte Steganographia antea peritum, super quibusdam periculis imminentibus auisandum duco. Sed publicum vereor, quum de alieno periculo facerem proprium: quod euitare vt possim, non literis, non hominibus com-

Digitized by Google

committo secretum; sed Spiritui, quem noui in omnibus fore fidelissimum.

Literas formemus ad placitum.

Ioannes Trittem. Abbas Spanheimensis ordinis Sancti Benedicti R. P. D. Rutgero Sycambro, Archiepiscopo Naruiensi,
S. P. D.

EXponet tibi Nicolaus, reuerendissimus studiosissimusque Irburiensis Episcopus, generalem rerũ Ecclesiasticarum tuarũ gubernatorem malerem gessisse, vinculis ligatum subiiciendo domini nostri Desiderii regis vicarium benignum virum, & fame excruciatum interemisse. Hostem quotidie Desiderium regem irrumpentem diœcesi expectamus. Sed te exoramus, succurras breui: vt in hostem non incidas. Vale. 9. Calend. April. M. D. 3.

Cum has literas acceperit is cui mittuntur (modo sit in arte generali imbutus antea) faciat, quæ sunt facienda, subiungens istam coniurationem animo constanti, nil metuens.

Coniuratio.

SOleuiel curtiel chameruſyn saty pemalros dayr ianothy cathurmo parmoy iotran lamedon frascu penoy ilthon fabelmeruſyn. Dicto carmine, Spiritus missus ab operante visibilis apparebit, reuelans omnia commissa fideliter: & si quid remandare voluerit operanti, eidem Spiritui committat.

CAP.

CAP. XXVIII.

CVIVS SVPREMVS SPIRITVS ET IMPERATOR est Menachiel, qui habet sub se principes siue duces 20. comites 100. seruos incerti numeri, qui suis obediunt ducibus.

QVAMVIS ad omnem Steganographiæ operationem, quæ diximus, copiose nobis videantur sufficere: ne tamen ea, quæ sumus experti, obliuioni tradamus: placuit adhuc nobis nonnulla subiungere, quæ esse ad huius artis perfectionem optima, prædictorum spirituũ reuelatione, cognouimus, & satis plene experti sumus. Est itaque inter alios spiritus, qui huic arti fauent, vnus Menadiel nomẽ sortitus ratione officij, qui habet sub se principes & duces 20. comites 100. seruos multos, quorum mihi incertus est numerus, qui omnes in commissis sunt fideles & optimi nuntij in causis magnis regum & principum, per quos operabimur mirabilia.

		ℜ.	ℜ.	ℜ.		
Larmol	*Benodiel*	*20*	*10*	*100*	*Barchiel*	*Nedriel*
Drassiel	*Charsiel*	*20*	*10*	*100*	*Amasiel*	*Curasyn*
Clamor	*Samyel*	*20*	*10*	*100*	*Baruch*	*Tharson*

Iam habemus ex ducibus sex, & ex comitibus, totidem nominatos, ex seruis quoque eis deputatos per vices & ordines suos numero 390. Habent inter se hunc ordinem, vt prima vice duo duces vocentur & vnus comes: qui secunda vice iterum vocatur, & nunc venit in ordinem ducum. Tertia vice fit comes qui fuerat dux primi ordinis primus, & ita consequenter. Cum ergo volueris per Spiritus Menadielis aliquid operari: considera diligenter, quis dux, & quis comes sit tibi vocandus

candus ſecundum tempus & horas: præmiſſiſque præmittendis, dic Coniurationem.

Coniuratio.

MEnadiel marſoy peanos onael camerusyn theorianothy ofayr melros tudayr penorſyn ſachul tarno roſeuas peathan aſiel morſoy maplear caſmyron ſtoreal marpenu noſayr pelno dan layr thubra elnodion carſephy drumos fabelmeruſyn andu pean, purays calbyn nachir loes philuemy caſaner. Hac Coniuratione rite completa, aderit ſpiritus vocatus, videlicet primo comes vnus, duces duo cum ſeruis.

Arcanum ſit qualecunque occurrit.

SIt tibi arcanum ad amicum aut amicam, qualecunque pro tempore aut rerum varietate occurrit, quod non velis alicui alteri fieri commune. Voca ſpiritum, commenda illi negotium, nihil metuas; omnium fideliſſimus eſt, bene commiſſum implebit.

Literas ſuper his formare poteris, quales volueris, ad placitum tuum.

MAgna ſunt æternaq; obſeruantium innocentiam futura commoda: angelicis laudibus homines lætantes intereſſe: cernere lumen excelſum illud: æternæ beatitudinis ſplendorem, faciemq; maieſtatis lumine proprio videre Attendite omnes, exactasq; negligentias lachrymis tergite: inutiles curas nocentesq; exuite: rerum inſtabilium deceptiones O homines lutoſi horrete: lucrum animarum tandem inquirite Bonis moribus virtutibusq; honorabiles eſtote: vanitates contemnite: Deum humiliter inuocate: nolite concupiſcere mundum, amaritudinem infundentem. Anno M D. 9. Cal. April.

Digitized by Google

Cum has literas acceperitis cui mittuntur, ante in arte peritus: cognito charactere ð-, ſupremi principis Menadiel, præmiſſis his quę ſunt ex more præmittenda, Coniurationem dicat

Coniuratio.

MEnadyel murty chameroſe dayr pean cathurmo phameron erſoti pray ſaruepo, fabel merij rean, charon ietlas Meduſe fayr lameroſyn alty merchahõ. Carmine dicto, ſpiritus miſſus apparebit vocanti viſibilis, referetque omnia ei fideliter & ſecreto in aurem, quæ habet in commiſſis.

CAP. XXIX.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS VOCATVR Macariel, habens ſub ſuo Imperio duces, principes, comites & ſeruos complures ad diuerſa miniſteria deputatos.

MACARIEL quoq; vnus ex ſupremis ſpiritibus, qui operationibus Steganographiæ præſunt, non eſt omittendus à nobis cum principibus & ſeruitoribus ſuis, quia ſatis vtilis, promptus & fidelis eſt ad omnia quæcunque voluerimus. Habet autem principes 40. ex quibus nunquam pauciores mittuntur in miniſterium, quam 4. videlicet duces tres, comes vnus cum ſeruis non paucis: huncque inter ſe ordinem obſeruant, vt per vices ſuas ſemper ex ducibus vnus gerat officium comitis, & ſecundũ quatuor partes anni. Et de his omnibus neceſſarium eſt operantem plenam habere notitiam. Sed iam ex ipſis principibus nominemus aliquos, qui nobis ad operationem Steganographiæ noſtræ abunde ſufficiant.

	ℜ.		ℜ.	ℜ.	ℜ.	ℜ.
Claniel	*Aſmadiel*	*Gremiel*	*40*	*30*	*20*	*10*
Druſiel	*Romyel*	*Thuriel*	*40*	*30*	*20*	*10*
Andros	*Naſtuel*	*Bruſiel*	*40*	*30*	*20*	*10*
Charoel	*Varpiel*	*Lemodac*	*40*	*30*	*20*	*10*

Habe-

Habemus iam nominatos ex principibus Macarielis 12. cum seruis numeratis 400. secundum vices & ordines suos. Cum itaque per eos in Steganographia (caue ne voces pauciores quam quatuor ad minus ex prænominatis) volueris operari: præmissis ex more præmittendis, dic istam Coniurationem.

Carmen.

MAcariel myrno chameroſy purmy mareſyn amos peanam olradu, chabor ianoes fabelron dearſy chadon vlyſes Almos rutiel pedaron deabry madero neas lamero dearſy, thubra dorpilto melroſyne draor chalmea near, parmon dearſy charon alnodiel parſa radean, maroy reneas charſo gnole, melroſin te dranſo caſmar ebroſet. Landrys masfayr theraſonte noel amalan. Hoc carmine dicto, ſpiritus vocati aderunt in diuerſa ſpecie apparentes, & frequenter quidem capite cum virgineo, corpore & cauda deſinentes in formam draconis, inuoluentes & reuoluentes ſe quadruplici ordine.

Arcanum ſit ad principem.

PRæfectus regis aut principis, in terra ſeu prouincia conſtitutus, intellexit delatione ſecretiſſima hoſtes in breui propoſitum habere prouinciam irrumpendi: vult auiſare principem: ſed nuntiis non poteſt, quia torquendi ſunt ab aduerſariis in via vt tradant arcanum: nec literis, quoniam omnes aperiuntur per eos. Vocat ergo ſpiritum, committit arcanum, literas fingit alienas.

Literas fingamus nihil conducentes.

ROgamus, amicorũ ſuauiſsime, tuum exemplar Tertulliani nobiliſsimi ſapientiſſimiq́ viri nobis vt velis veteris amicitiæ intuitu reſcribendum velociter mittere, Bernardiq́ Epiſtolã ad templarios. Tertulliano glorioſum Catholicæ ſanctitatis nomen nouimus cunc̃ti exhibitũ antiquit° inter noſtros: nobileq́ lumẽ ſcim° illũ fidei ſacræ nõ remanſiſſe vltimũ. Actionib. erat eximius, glorioſus diuinæ legis inſtitutor: aſſertor noſtræ libertatis

Digitized by Google

deuotissimus. Licet in aliquibus reprehendatur, scripsit tamen, fidem expõnendo nostram, honoranda volumina. Habebat autem Conjugem zelosam, religionis nostræ amatricem: humilitate & innocentia nobilem: castitate gloriosã. Extant rectæ institutionis ipsius nonnullæ elucubrationes laudabiles, dulces exuberantesq; doctrinæ multæ: Epistolæ breues nõ inutiles, nos ad inquisitionem æternæ gloriæ honorifice gratioseque hortantes. 8. Cal. April. Anno M.D. Ioannes Trittem. scripsit.

Cum has literas aut quaslibet alias acceperit is cui mittuntur, in arte Steganographiæ antea peritus: cognito signo Macarielis faciat, quæ sunt ex more facienda, subiungens Carmen.

Carmen Coniurationis.

MAcariel osayr chamerose chulti pesano dayr fameron cathurmo pean ersoty lamedon souapor casrea masyr. Ianos tharsia, peathan on acri pean etion matramy. Cõpleto rite carmine, spiritus missus visibilis soli apparebit.

CAP. XXX.

CVIVS IMPERATOR SVPREMVS VOCAtur Vriel, habens sub suo dominio duces 10. comites vero siue subduces 100. seruorum incertus est numerus.

SED nec Vrielem principem magnum nos decet omittere: quem nouimus experientia nos docente non vltimum inter huius artis fautores vtilitatis locum possidere. Habet is sub suo dominio & imperio duces & principes huic arti Steganographiæ deputatos 10. comites siue subduces, qui semper ipsos duces comitantur, quilibet in ordine suo 100. seruos multos quorum mihi adhuc certus non est numerus.

	℞.		℞.	℞.	℞.			
Chabri	10	*Dragon*	10	100	20	♈	♂	♇
Drabos	10	*Curmas*	10	80	40	♉	☌	♅
Narmiel	10	*Drapios*	10	60	60	♊	♄	♃
Frasmiel	10	*Hermon*	10	40	80	♋	☍	♆*
Brymiel	10	*Aldrusy*	10	20	100	♌	☿	♀

*Hæ tres literæ sunt rubræ.

Habemus hic duces nominatos cum comitibus & subseruitoribus, quorum nobis ministerium sufficit ad complementum huius artis nostræ pro præsenti. Et nota, quod primi in ordine sunt duces & principes. Secundi sunt Comites; habentque inter se duos ordines, quos te scire ante omnia oportet. Illi qui sunt in primo ordine, tam duces quam comites, quotiescunque vocantur, semper apparent monstrosi, capite videlicet virgineo, corpore & cauda in forma serpentis. Qui sunt in secundo ordine, familiari nobis & vsitata similitudine apparere consueuerunt. Nec pauciores venire solent, quam vnus dux & vnus comes, sequens eum in vtroque ordine. Cum autem per istos Spiritus operari volueris, primo facito secundum quod nosti ex arte faciendum: postea subdas istam coniurationem.

Coniuratio.

VRiel marfoys lamedonti noes, chameron, anducharpean phusciel arsmony tuerchoy iamersyn nairiel penos raseon loes vear fabelruso cralty layr parlis meraij mear, thubra aslotiel dubyr reanu nauosti masliel pedonyto chemarphin. Copleta cõiuratione, spiritus vocati aderunt, quilibet in ordine, prompti & hilares obedire in omnibus. .:Q

Arcanum sit magnum valde.

SIt mihi quoddam arcanum ad principem, vel ad amicum, cuius manifestatio mihi periculum, damnum illi afferret non paruum. Vt ergo omnia maneant inter me & illum secreta: non homini, non literis, sed spiritui commendo arcanum.

Digitized by Google

Literæ sint ad placitum nil metuentes.

INcipite fratres dilectissimi emendare negligẽtias, lachrymis assiduis tergentes transacta peccata, saluatorem omnium viuentiũ rogantes resido tempore. Exaudi Domine gemitus assidue lachrymantium: veniam impẽde vitiorum: amator innocentium. Viuifica lugentes, viuificator inclyte: non contemnes exulantes homines. Miserere valde miseris creator optime hominum Christe Iesu Saluator nostrum nobilissime; libera infirmas animas exulum Iesu benignissime salua miseros & veniam nobis tribue. Humiles nos exaudi infirmissimos: in hora mortis horribili lumen concede iucundum omnium consolator normaque humilium. ℣ℙ *Anno M. D. 7. Cal. April. scripsi ego Ioan. Trittem. Abbas Spanheim.*

POstquã has aut alias quaslibet literas, signo Vrielis principis consignatas in fine, acceperit is cui mittũtur in arte peritus; faciat in primis, quæ nouit secundum artem facienda; & dicat coniurationem.

Coniuratio.

VRiel Aflan pemason cosayr chameron, chulty fabelmeron deyr pean, cathurmo merosyn ersoti chalmon sauepo Medusereanlameroſyn.

Dicto carmine, inuisibilis Spiritus missus apparebit in forma sibi consueta: omniaque sibi ab operante siue mittente commissa fideliter reuelabit, & secretissime: ita vt nemo circumsedentium quicquam possit percipere vel audire: semperque arcanum manebit secretum.

CAP.

CAP. XXXI.

CVIVS PRINCEPS SVPREMVS VOCATVR Bydiel, habens ſub ſuo dominio duces 20. comites vero 200. ſeruorum incertus eſt numerus: ſunt multi valde.

ADHVC vnus reſtat è Spiritibus ſupremis, nobis ad operationem Steganographiæ deputatus: vltimus quidem in ordine, ſed cum primis dignitate: cuius nomen ratione officj ſui vocatur, Bydiel, habens ſub imperio ſuo duces 20. comites ſiue ſubduces 200. famulos & ſeruos complures. Habent hi duces cum comitibus inter ſe certum ordinem: & quotiens ab operante vocati fuerint, veniũt duces duo cum 20. comitibus, & apparent in forma humana, placidi, & prompti ad omnia. Viciſſim inter ſe mutantur vt cum primo anno duces vocati fuerint, poſtea comites, in ſecundo comites pro ducibus vocentur.

	℟.		℟.		℟.		℟.
Mudriel	20	20	200	20	200	*Charobiel*	20
Cruchan	20	20	200	20	200	*Andrucha*	20
Bramſiel	20	20	200	20	200	*Meraſiel*	20
Armoniel	20	20	200	20	200	*Parſifiel*	20
Lameniel	20	20	200	20	200	*Chremoas*	20

Habemus iam hic ex principibus & comitibus Bydielis decem ſignatos nominibus ſuis, qui nobis pro præſenti ſufficiunt ad omnem operationem noſtram in arte Steganographiæ, cum ſeruis multis, qui ordinem ſuum obſeruare nouerunt ſecundum imperium ducum & principum. Cum autem per iſtos in hac arte operari volueris: præmiſſis præmittendis, dic coniurationem.

Car-

Digitized by Google

Carmen coniurationis.

BYdiel marchan chameroſi philtres maduſe vear caſmyron cralnoti: pean deuoon fabelros eltida camean veor. Oniel vear thyrſo liernoty: ianos prolſato chanos elaſry peanon elſathas melros notiel pen ſoes probys chyras leſbroy mauear iothan liernoti chrymarſon.

Carmine dicto ſicut oportet, Spiritus vocati ſtatim apparebunt viſibiles, pulchre incedentes, & tanquam amici ſe mutuo complexando ducentes, eruntque tibi voluntarij ad omnia obedientes.

Arcanum mihi ſit qualecunque.

ARcanum mihi eſt, quod cupio ſcire amicum procul abſentem valde ſecretum: ſubſtantiam concernit occultã, quam neceſſe eſt amittere, ſi myſterium quolibet modo contigerit publicari. Vnde non homini, nõ literis, ſed ſolis ſpiritibus committo perferendum, quos noui & ſecuros & fideles.

Ioannes Tritthemius, Abbas Spanheimenſis, Rutgero Sicambro S. D. Et præſentem magni Baſilii dicat oratiunculam.

GLoria ineffabilis beatitudinis æternæ bonis exercitiis humilibuſque acquiritur. Sedulis nunc lachrymis tergite errata mortales: Deum amate, adorantes nomen ſanctum illius. Tramitem Ieſu Chriſti humilis, crucifixi humiliter diſcite imitari, ſemper illi reddentes honorem, dulciter ardentes amore benigniſſimi noſtri ſaluatoris. Glorificate & exaltate laudabilem bonitatem eius, benedicite ſanctũ nomen, zelantes bonitatis incendium. Vanos honores deſpicite: in aduerſis laudes referre diſcite: deuotionis exercitium amate, humilitatem nobiliſſimam excolite: Ieſum nos de morte eripientem ſaluantemque exaltate. Vale 7. Cal. April. Anno Natiuitatis domini M. D.

Suſcipiens autem literas amicus, in arte Steganographiæ antea peritus; cognito charactere Bidielis, præmiſſis his, quæ ſunt ex more præmittenda, generaliter dicat coniurationem.

Car-

Digitized by Google

Carmen.

BY diel maslo chameron theory madias near fabelron thiamy marfoy vear pean liernoty calmea drules : Thubra pleory malresa teorty melchoy vemo chosray. Carmine dicto, spiritus astabit, visibilis duntaxat illi, qui eum vocauit: referet tibi commissa integre atque fideliter.

CAP. XXXII.

IN QVO PRAESCRIPTORVM FIT QVAEdam necessaria recapitulatio. Inseruntur cautelæ nonnullæ, quæ volentibus exercere artem Steganographiæ sunt obseruandæ.

POSTQVAM (Deo maximo superbenedicto laus) nõ sine ingenti & continuo labore officia spirituum supremorum Steganographiæ nostræ præ cæteris fauentium descripsimus: ne volentes per eos operari contingat errare in ordine, nominibus, characteribus, ducibus vel comitibus: necessarium duximus generalem omnium tabulam pro memoria in hoc capitulo ordinare. Sequitur tabula in hac & sequenti pagina.

			R.	R.	R.	R.	R.
1	*Pamersiel*	ך	1000	10000	100	10	K
2	*Pachiel*	׃	1000	200000	100	10	K
3	*Camuel*	ׄ	10	10	0	100	K
4	*Aseliel*	ׅ	10	20	0	200	K
5	*Barmiel*	׆	10	20	10	200	K
6	*Gediel*	ׇ	20	20	00	200	K
7	*Assyriel*	׈	20	20	10	100	K
8	*Maseriel*	׉	30	30	00	300	K
9	*Malgaras*	׊	30	30	10	200	K
10	*Dorothiel*	׋	40	40	0.	400	K
11	*Vsiel*	׌	40	40	30	300	K

Digitized by Google

12	Cabariel		50	50	50	500	K
13	Rayfiel		50	50	40	400	K
14	Symiel		10	1000	0	4	K
15	Armadiel		1000	180	10	800	K
16	Baruchas		10	180	0	100	K
17	Carneſiel		1000	300	1000	300	1000
18	Caſpiel		200	400	200	400	200
19	Amenadiel		300	500	300	500	300
20	Demoriel		400	600	400	600	400
21	Geradiel		200	100	40	30	60
22	Buriel		100	10	10	100	0
23	Hydriel		10	20	100	200	0
24	Pyrichiel		40	30	200	10	0β
25	Emoniel		10	20	100	20	0
26	Icoſiel		10	300	100	30	0
27	Soleuiel		20	20	20	200	0
28	Menadiel		100	20	30	10	0
29	Macariel		40	30	20	10	0
30	Vriel		20	10	40	30	0
31	Bidiel		30	40	100	20	xβ

In hac tabula poſuimus vnum & triginta ſpiritus principales, qui præſunt, quilibet in officio & in ordine ſuo, omnibus operationibus Steganographiæ noſtræ, de quibus in hoc primo libro noſtro ſumus locuti: ſupponentes vnicuiq; characterem ſibi appropriatum: numerum & ordinem principum, ducũ, comitum, ſeruorum & ſubſeruientium in propriis gradibus quoq; ſubiungentes, ne quis in hac arte ſtudere cupiens propter diuerſitatem operationum incidat in errorem. Magna quidẽ huius artis myſteria non niſi à ſtudioſiſſimis viris penetrari poſſunt, illis videlicet, quos amor ſecretorum & natura promoueat ad perſcrutandum, & qui deſiderio ſcientiæ conſequendæ nullum ſubire laborem honeſtum & poſſibilem recuſent. Homines autem pigri obtuſiq; ingenio, & quos nec amor incendit ad ſtudium ſecretorum,

Digitized by Google

torum sapientiæ, nec natura iuuat, cum hanc nostræ adinuentionis artem secretissimam intelligere nequiuerint : non nobis imputandum, sed suæ potius socordiæ, pigritiæ & malitiæ ascribendum intelligant: Quippe qui aut voluptatibus carnis mundialibusque curis immersum habentes ingenium, his perlustrandis cum diligentia vacare nequeunt : aut se iam sapientes aut doctissimos arbitrantes, nostras compositiones tanquã indignas suis lectionibus contemnunt. Aderunt etiam nonnulli ita pristinis alienisque traditionibus consistere assueti : vt quicquid in illis non didicerint, aut impossibile aut superstitiosum arbitrentur. Nihil istis ad huius profundæ artis scientiam ineptius, qui aut nolunt aut nequeunt altissima eius speculari. Cæterum eos, qui & apti & voluntarij sunt studere in hac arte (si qui futuri sunt) vt proficere possint, in fine huius libri paucis admonere statuimus. In primis monendi sunt, quatenus artem ipsam semper teneant occultam: ne prauorum manus & notitiam penetret, qui multa & execranda scelera per ipsam facerent. Nam etsi ars ipsa per se veraciter sit bona: tamen eius practica non minus ad malum per impios, quam ad bonum conduceret per bonos. Maneat ergo inter bonos secretum, quod noceret inter malos publicatum. Nec tamen scientiam istam boni propterea debebunt contemnere, quia malis ad malum proficit; sicut nec gladium spernit, qui hominem prosternit. Deinde monendi sunt huius artis studiosi, ne præsumant ad operandum in ea procedere : nisi prius in omnibus, quæ requiruntur ad practicam scientiam, perfecte fuerint instituti. Non enim me fugit, quantis rem periculis subijciant, qui minus periti in ea operari aliquid tentauerint aliquando.

Item qui bene institutus in hac scientia voluerit operari per eam: diligenter obseruare meminerit (secundum ea quæ diximus tam in circulo quam in singulis tabulis atque capitulis) differẽtiam, loca, nomina, ordines & officia supremorum Spirituũ, duces quoq; eorundẽ, & quot sint comites in numero; quẽ ordinẽ obser-

obſeruent,& q ɔt præſint ſubſtitutis:vt nouerit hæc in coniura tione exprimere.Niſi enim omnia iſta diligenter cuſtodierit artis operator,non poterit proficere, nec ad intentionis ſuæ effectum peruenire.Rurſus diligenter attendat, quando vnusquiſque & ad quæ officia ſiue arcana nuncianda ſpiritus ſit vocandus,& ad quam orbis plagam habitet:ne erret vel in locis, vel in omnibus ſingulorum aliquorumue,quos vocare voluerit.

Item ſit auiſatus omnis in hac ſcientia operaturus, vt attendat diligentiſſime, vt coniurationum verba debite pronunciet, in quibus magna vis operationis noſtræ conſiſtit:quoniam dum in coniurationibus error committitur:ſpiritus vocati & vocandi non ſolum non obediunt,ſed etiã omnino reluctantur. Conſequenter vero præmonitus ſit,ne alterum vocet pro altero, ſed vnumquemque in ordine ,tempore & officio ſuo : quemadmodum à nobis pene in omnibus iſtius libri capitulis ſufficienter eſt dictum.Nam ſi vel ex errore,vel ex qualibet alia negligentia, alterum vocauerit pro altero : nihil in operatione ſua proficeret,ſed periculum ſibi potius prouocaret.

Item in coniurationibus & ſpiritus , qui vocatur , cum ſuis ſubſtitutis exprimatur ex nomine,& cauſa vocationis antea ſtatuatur in intentione:nec fiat operationis actus in rebus leuibus & prophanis ,quas alter alteri alioquin ſine periculo ſiue per literas,ſiue per nuncios ſecure poterit intimare. Non enim niſi in magnis & arduis nunciandis,quæ publicata vel damnum vel periculum inferrent operanti,hac arte vtendum eſt.Item neceſſarium eſt omni operanti in hac arte ſcire naturas ſpirituum , qui ſint boni,qui mali,qui prompti & beneuoli ad obedientiam,qui duri atque rebelles. Rurſus, qui nocturnis operationibus præſint,& qui diurnis : quia niſi naturas ſpirituum antequam inciat operari nouerit:cum difficultate maxima proficiet : & facile vertetur in ſtuporem.Item qui ſpiritus vocati coram operante apparent viſibiles:præmiſſo verbo arcano, committat duci ſiue comiti mentis ſuæ ſecretum verbis debitis &appropriatis ſub ſilentio:quia non eſt opus ad ſpiritum loqui voce extenſa ſed v-

tatur

Digitized by Google

tatur ſubmiſſa. Cauendum etiam ſummopere tam operãti quam recipienti, ne in aliorum hominum hanc artem ignorantium præſentia operentur quicquam ad Steganographiam pertinens, dum ad locum ſecretum poſſunt habere acceſſum. Quod ſine-quiuerint eſſe ſoli, ſed coactus inter alios operari contigerit: agant tam ſecrete, tam prudenter, & cum tanta induſtria, vt circumſedentium nullus quicquam de præſentia Spirituum intelligat. Sunt enim omnes Spiritus in miniſterium iſtius artis deputati eiuſmodi naturæ & conditionis, vt & tumultum hominum penitus deteſtentur & fugiant, & publicum odiant conuẽtum. Itẽ cauendũ quoq; eſt operanti, ne Spiritum quoquã ſine literis, vel ſaltem charactere imperatoris eius dirigat: quoniã vbi ipſum characterem impreſſum non conſpicit, obedire vocanti & arcanum perferre alicui penitus contemnit. Literas autem duplici ex cauſa mittimus, quamuis arcanum ſine literis per ſolum Spiritum nunciare poſſemus: vt videlicet homines perferentes characterem à ſuſpicione ſeruemus, & ſpiritum ipſo charactere alligatum amico ad obediendum coarctemus.

Finitur liber primus Steganographiæ Ioannis Trithemij Abbatis Spanheimenſis, VI. Cal. April. M.D.

Digitized by Google

INCIPIT LIBER SECVNDVS STEGANOGRAPHIÆ IOANNIS TRITTEMII

Abbatis Spanheimenſis ad Sereniſſimum Principem, Dominum Philippum, Comitem Palatinum Rheni, Ducemque Bauariæ, Sacri Imperij Archidapiferum ac Principem Electorem.

PRAE FATIO.

IN præcedenti libro, Dei ſummi auxilio freti, vnum & triginta per ordinem ſpiritus ſupremos artis noſtræ Imperatores cum ducibus, comitibus & ſeruitoribus ſuis nobis ad operationem neceſſariis non ſine magno ſudore digeſſimus: quorum etſi ad omnium arcanorum nunciationem, quantumlibet ſecretam, miniſteria copioſe omni operanti ſufficiant: ne quid tamen eorum, quæ ad perfectionem huius artis conducere poſſunt, videremur obmittere: libro primo ſecundum ſtatuimus copulare. Cum autem ſingulis horis diei & noctis ſpiritus ſinguli per quorundam ſapientum traditionem ſint ad varias operationes diuerſoſque & mirandos effectus deputati: placuit nobis eorum ordinem duntaxat, non ſuperſtitionem, imitari: vt ſumamus ſine læſione Chriſtiani nominis ab eis quod nobis ad noſtrum conducit propoſitum: reliqua vero tanquam magicis artibus plena, & fidei noſtræ con-

Digitized by Google

traria ſternendo tranſeamus. Singulis itaque horis tam diurnis quam nocturnis deputatos per ſecretum Salomonis, cognominati Hermetis, in ſuo de Magia volumine Spiritus principales tanquam artis ſupremos imperatores cum cæteris officialibus, nobis ad operationem propoſitam neceſſariis, aſſumentes proſequemur: dabimuſque & modum & doctrinam omnibus in hac arte ſtudioſis, quibus mentium ſuarum conceptum ſecretum & arcanum qualibet hora tutiori conſilio patefaciant amicis. Quilibet namque princeps ſuis Spiritibus, ducibus, comitibus & ſeruitoribus tanquam ſpeculator præſidet: ad cuius præceptum vocati à nobis legitimo carmine veniunt: arcana commiſſa perferunt, & ſe nobis obedientes promptoſque in omnibus oſtendunt. Sed cum denuo Spirituũ mentionem ſim habiturus, rurſus mihi reor eſſe præfandum: Nihil in hac arte noſtra haberi friuolum: nihil Euangelicæ traditioni aut Catholicæ fidei contrarium: nihil omnino tradi ſuperſtitioſum. Omnia enim, quæ vel in præcedente volumine diximus, vel in ſequentibus dicturi ſumus, naturalibus, licitis & honeſtis ſunt ſubnixa principijs: ſoliſque peregrinis inſtitutionibus velatum myſterium, & verba nominibus involuta ſpirituum, lectorem requirunt eruditum. Vtimur enim miniſterio Spiritus ad velandum ſecretum, quod noceret reprobis publicatum. Et ne quis in horarum ſupputatione ex errore deficiat: horas planetarum tam in die, quam in nocte, nos accepiſſe noſcat.

CAP.

CAP. I.

SAMAEL SVPREMVS IMPERATOR PRIMÆ horæ diei præsidet: qui habet sub suo imperio duces, comites & seruos complures, quos mittit in hac hora tantum vocatos ad operantem in Steganographia expertum.

PRIMÆ horæ diei, quæ in ortu solis sumit exordium, Spiritus & Imperator Samael dicitur: qui habet sub suo imperio duces, comites, & subseruitores plurimos: qui vocati per operãtem in hac hora duntaxat in Steganographia veniunt: Arcanũ quod eis committitur perferunt, sed venire extra horam penitus contemnũt. Et nota, quod duces & primi Samaelis principes raro mittuntur ab eo in ministerium huius scientiæ: quippe qui magicis & nocturnis illusionibus hominum concitandis gerunt officium. Comites autem cum seruitoribus suis ad ministerium huius artis specialiter deputati sunt: in quod etiam sine ducum præsentia crebrius mittuntur: qui cũ sint ex supremo inter spiritus ordine: aliquantulum superbos se & rebelles exhibere vocantib. solent: nec facile alicui nisi peritissimo in arte Steganographiæ sine labore & periculo obtemperant: procaces enim sunt, & ad illusiones irrisionesque hominum promptissimi, deridentque & subsannant maxime illos, quos in arte Steganographiæ minus offenderint esse peritos. Eos autem, quos audaces, constantes & expertos in arte ipsa considerant, reuerentur & metuunt, eorumque mandatis cum tremore & reuerẽtia promptissime semper obediunt. Iam itaque ex comitibus eorum, qui nobis sunt necessarij in operationibus Steganographiæ hac hora, nomina referemus.

ℵ.		ℵ.	ℵ.	ℵ.		
Ameniel	*Brumiel*	*10*	*100*	*1000*	*μ*	*ν*
Charpon	*Nestoriel*	*10*	*100*	*1000*	*α*	*β*
Darosiel	*Chremas*	*10*	*100*	*1000*	*10*	*20*
Monasiel	*Meressyn*	*10*	*100*	*1000*	*20*	*10*

Habe-

Digitized by Google

Habemus iam ex ducibus magni Samaelis 4. & ex comitibus totidem, ex ſeruitoribus ex triplici ordine 4440. quorum miniſterium ad omnem operationem artis Steganographiæ, quo ad primam horam diei, copioſe nobis ſufficit.

Cum itaque in prima hora diei operari in arte volueris, characterem domini aſcendentis ſcribe in ſchedulam primo, deinde lunæ: poſtea reliquorum planetarum omnium ſecundum ordinem conſuetum, & in fine characterem ſigni eadem hora aſcendentis. Cumque hoc compleueris, ſcribe in dorſo eiuſdem ſchedulæ iſtam coniurationem cum ſilentio, tacens.

Coniuratio.

SAmael afluar onayr myſcolayr madiel cuhiel naniel nabruys ſatiel atharbiel nadian naslon, ranyalcoha pemarſon. Hac Coniuratione ſcripta in ſchedula, vt præfertur, pulchre, clare & diſtincte literas mittendas ad eum, quem volueris ſcire arcanum, aptabis, in quacunque forma tibi placuerit: quia nihil refert, quales (modo nullum in ſe ſecretum contineant literæ mittendæ) formatę fuerint. Deinde, literis etiam ſcriptis, voca vnũ aut duos ex comitibus ſecundum ordinem, ſi multis vicibus in hac ipſa hora diei prima operaris, & dic coniurationem præſcriptam ex eadem ſchedula, fortiſſima intentione, nihil metuens: qua rite completa, ſpiritus vocati ſtatim apparebunt tibi viſibiles in forma familiari, ſibique conſueta: placidi, beneuoli, ad omnia promptiſſimi ſeruitiis occurrẽtibus: quibus apparentibus committe principaliori inter eos arcanum tuum, dicens: Ameniel tibi per virtutem occultam huius Coniurationis mando, vt ad Albertum Goëler de Rauenſpurg, præfectum in Creutzenach, quanto citius pergas, eique ex meo nomine dicas ſic vel ſic. His dictis ſubiunge verbum ſecretum, quod non eſt ſcribendum: ſtatimque ſpiritus auolabit. Literas autem charactere Samaelis obſignatas (ſicut moris eſt) per nuncium mitte, in quibus nullum contineatur ſecretum, & quę nullius vereantur conſpectum.

Bayerische Staatsbibliothek München
Digitized by Google

Arcanum sit, qualecunque occurrit.

SIt arcanum magnum, arduumque secretum, qualecunque pro tempore occurrit & tale, quod nulli debeat communicari: nec literis credendum, nec tabellionibus: quia non est in hac arte, maxime per spiritus huius secundi voluminis, operandum pro paruis leuibusque causis, quæ alias per literas nunciari possunt.

Literas super his formabis ad placitum.

MAiestas Catholicæ fidei, cunctis firmiter seruanda hominibus fœlicitatem vitæ sempiternæ Christo famulantibus spopondit. Tenete Catholicam fidem Christianam, glorificate Omnipotentem, fugientes tumeltum vanitatis. Nemo prauorum operum vitam beatam habebit. Homo fidelis sequatur Christum tramite virtutum. Operibus bonis decoratur integritas: & Catholicum nomen Christiana fidelitate seruatur. Nam prauus homo fidem obnubilat. Christus odit temerarios, amatque Christianos exercentes Catholicas operationes, tranquillitatem venerantes. Ioannes Tritthemius Abbas Spanh. edidi Cal. April. Anno Domini M. D. ——.

Cum literas acceperit is, cui mittuntur, in arte peritus; præmittat ea, quæ sunt ex generali artis institutione præmittenda: & dicat præscriptam cõiurationem eo modo & ritu, quibus prædixmus in schedula scriptam, cũ charactere domini ascendentis, cæterisque expressis. Mox autem vt coniurationem compleuerit: spiritũ videbit prẽsentẽ, quo viso, imperterrite dicat + penador auenal + solmeniel phanu + sauear caschanti hernoty maduran. Amen. His dictis, sileat, & videbit spiritum appropinquantem ad se, & commissum arcanum referre in aurem secrete atque secure, quem sine timore ita audiat cum magna industria, vt si aliquis circumsederit, ne vel nutu vel verbo spiritum indicet præsentem.

Sunt cruces rubræ,

CAP.

CAP. II.

HORA SECVNDA DIEI VOCATVR CEuorym. Cuius princeps & ſupremus ſpiritus eſt Anael, qui habet ſub ſuo Imperio duces 10. comites, centuriones, præſidentes 100, Seruorum & ſubſeruientium non eſt certus numerus.

PRÆSIDENS & Imperator ſecundæ horę diei principalis vocatur Anael, qui habet ſub ſuo Imperio deputatos in miniſterium huius artis Steganographiæ duces 10. comites, centuriones & præſidentes omnibus ſpiritibus ſuis 100. ſeruorum adhuc mihi non eſt certus numerus. Hora autem diei ſecunda vocatur Ceuorym, in qua mutabiles operationes fiunt cunctis ſtupendæ hominibus. Iſtius Imperatoris ſpiritus omnes ſunt ſatis beneuoli, iucũdi, hilares, & ad obediendum operanti in arte promptiſſimi: modo ſit peritus in arte, fortis animo, conſtans & bene intelligens.

	R.		R.	R.	
Menarchos	*Orphiel*	*Quoſiel*	*10*	*100*	*G. n.*
Archiel	*Curſiel*	*Ermaziel*	*10*	*100*	*G. n.*
Chardiel	*Elmoym*	*Granyel*	*10*	*100*	*G. n.*

In hac tabula poſuimus ex ducibus Anaelis 3. ex comitibus ſex, & ex ſeruorum numero 330. qui nobis ad omnem operationem Steganographiæ in hac ſecunda hora diei per ſuos ordines miſſitando ſufficiunt.

Cum itaque in hac hora volueris aliquid in Steganographia operari, ſcribe in munda ſchedula characterem domini aſcen-

Digitized by Google

dentis, & ſecundum ordinem ſequentem illum: cæteros planetas ac nouiſſime ſignum domus XII. cum encauſto facto ex materia iſtius artis. Deinde ſcribas in dorſo prædictæ ſchedulæ iſtam coniurationem cum ſilentio, facie conuerſa ad ſolem.

Carmen Coniurationis.

ANael otiel aproiſy rachymas thulnear layr meuear theor cralnotiel amerſoty mouear phroys lierto mear vrneſa elty famelron.

Coniuratione ſcripta, fac cætera, quæ noſti ſecundum artem facienda. Deinde Carmen ſub ſilentio dicas: & ſpiritum mox videbis præſentem, hilarem, iucundum atque beneuolum ad omnia: cui arcanum committas ſecure.

Arcanum ponamus quodcunque.

SIt nobis arcanum qualecunque pro tempore occurrẽs, quod nec literis videatur vtiliter nec tabellioni committendum. Vocentur ex ſpiritibus Anaelis dux & comes vnus, vel alter eorum, vt libet. Committatur principaliori ſecretum debito modo, ſicut oportet ſecundum artis præceptum: & fideliter perferet.

Tenor literarum ſit familiaris.

Ioannes Trittemius, Abbas Spanheimenſis, VVilhelmo Veldico, Canonico Sancti Auguſtini in valle Franconis conphiloſopho ſalutem.

TVis reſpondere literis gauderem, ita me Chriſtus gaudere faciat: transmitterem q; volumina flagitata, ſi tandem habuiſſem. Zelatus ſum n. pro maximis at q; grauiſſimis occultis tractatoribus naturæ zelo bono, quẽ habuere philoſophi antiquiſſimi. Habeo autem tibi gratias longe immortales, frater mi dulciſſime, qui glutinum mutui tenuiſti inuiolatum. Hoc n. fami-

familiari negocio, quod graui modestia diligẽtissime procurasse videris, plane cognoui: quod factum laudo: gratiasq; habeo nunquam morituras. Itaq; morem gerere tuis petitionibus maxime cuperem, si postulata (nouit Christus) haberem. Ficiati varias translationes nuper vidi latinas: Pici Mirandulani excellentissimi viri, multa volumina fulgentissima legi Hippolytũ vidi græcũ: si transtatus sit penitus, nescio. Veritas summa, Christus nouit cui nihil tenebræ occultant, quod ex corde morẽ tibi gerere cupio postulanti. Rogo, zelato virtutẽ zelo rectitudinis: laudes honoresq; perituros contemne. Laudem existima veram, præcedentem Christum imitari. Fac rogo, quatenus sacerdos existas operibus, Christumque omni, quo viuis, tẽpore diligas. Verus amator Christi feruet zelo iusticiæ. Vera animæ requies, & cognitio saluatoris piaq; obseruantia Catholicæ traditionis gloriam sempiternam omnibus præparat. Iesus Christus, glorioſus bonorum omniũ largitor, conferat tibi æternitatis amorem Catholicum, sacerdotẽ Christianorum efficiens. Vale. 4. Cal. April. Anno M.D.

Cum literas missas acceperit is cũi missæ sunt, in arte peritus: præmissis generaliter præmitti consuetis, ordinet dominum ascendentis cum cæteris, quæ sunt de more in chartula: dicatque coniurationem præscriptam. Qua dicta, spiritus missus apparebit visibilis: ad quem conuersus intrepide dicat. Fabelmeruſyn passoriel liertos ryneas melchus thyrmo nydran vear padroys. Completo hoc Carmine, spiritus mox blandus accedet, referabitque mysterium commissum fideliter. Caueat autem omnis in hac arte operaturus, tam is qui mittit spiritum, quam ille ad quem fuerit destinatus: ne in publico vel inter alios, qui nõ sunt huius artis periti, quicquam operari præsumant: quia omnes spiritus horarij amant secretum, & publicum detestantur: & sine periculo non abirent.

CAP. III.

CVIVS HORA VOCATVR DANZVR, ET *ſpiritus eius imperator ſupremus eſt Vequaniel, qui habet ſub ſuo dominio duces* 20. *comites* 200. *ſeruorum non eſt numerus.*

TERTIA hora diei appellatur Danſur, cuius ſupremus ſpiritus & imperator vocatur Vequaniel, habẽs ſub ſuo imperio duces 20. comites 200. Seruorum incertus eſt numerus. Horum officium eſt ad omnia generale: ſuntque ſatis prompti atque beneuoli in omnibus, quæcunque eis fuerint commiſſa, & fideles & ſecuri: nec ſunt inuoluntarij ad obedientiam; ſed vocati in pulico ſine læſione aut periculo vocantis minime poſſunt. Amant enim ſecretum, ſicut & cæteri omnes, qui horis & earum operationibus præſunt. Nomina vero omnium non noui, ſed paucorum tantum, quæ reuelantibus ipſis in hanc tabulam redacta nobis ſufficiunt.

ℜ.		ℜ.	ℜ.		ℜ.	
Aſmiel	*Drelmech*	*Gemarij*	20	20	200	200
Perſiel	*Sadiniel*	*Xantiel*	20	20	200	200
Murſiel	*Parniel*	*Seruiel*	20	20	200	200
Zoeſiel	*Comadiel*	*Furiel*	20	20	200	200

In hac tabula nominatos habemus ex ducibus 4. ex comitibus 8. & ex ſeruitoribus eorundem innumeratos 1730. qui nobis ad omnes huius artis operationes in hora tertia diei ſufficiunt. Cum ergo volueris in hac hora Spiritum pro aliquo nuntio perferendo ad amicum vocare: non pauciores, quam ad minus duces duo, comites totidem cum ſeruis eorum vocentur. Si autem

Digitized by Google

tem plures vel pauciores vocare volueris; poteris quidem, sed oportebit coniurationem habere ad imperatorem vniuersalem, sine cuius mandato non violant ordinem suum Spiritus. Itaque scribe in chartam nouam, characterem domini ascendentis, cæteroſque per ordinem planetarum, cum signo domus duodecimæ, eo modo, quo institutio artis requirit. In dorso chartæ scribe istam Coniurationem.

Coniuratio.

VEquaniel, odiel mesrij reuoij sotiel mear iamy otiel aslofian yrsoti breotion drearij fabel merusin. Coniuratione scripta subiunctisque his, quę requiruntur ex arte; dic eam voce submissa, ne à quoquam audiatur: & statim venient spiritus vocati; quos vt videris, committe potiori secretum, quem facile cognosces ex habitu: quia semper, qui primus est inter cæteros spiritus, coronatus apparet.

Arcanum sit qualecunque.

SEcretum tibi sit qualecunq; ad amicum absentem, quod nec literis, ne à quopiam legantur, sit committendum, nec tabellioni, ne quauis occasione aut precio corruptus aut metu te tradat in publicum. Voca spiritum horæ deputatum, committe illi arcanum, nil metuens: perferet fideliter.

Literas formabis ad placitum.

Ioannes Tritthemius Abbas Spanheimensis Arnoldo Bostio, Carmelitæ Gandauensi, Conphilosopho, salutem & charitatem.

CVm te amatorem artium humanitatis nouerim, deuotumq; Christianæ fidei cultorẽ, maximumq; fautorem omniũ philosophorũ, libenter gratifi-

Digitized by Google

gratissimo petitionibus tuis mira voluptate amicitiæ adductus. Librum de scriptoribus, prænotatum Ecclesiasticis Catholicisque doctoribus, tibi hortatu ecce transmitto, vt habeas, quo animũ oblectes. Codicem autem Hermetis, & libros Dionysii de Spiritibus, opusque grande Euencii de hibernis quæstionibus mihi remittas. Christus dignetur cordis nostri oculos zelo feruentissimo sui amoris exornare: faciatq; nos habere amorem cœlestium bonorum: atque desideriis infimis exutos vanos honores doceat contemnere. quatenus artis sublimia, naturæ quoque grandia secreta penetrare queamus: habeamusque continuum ad Philosophiam desiderium, purificare affectus, quo Catholicã fidem semper honestissimis exornemus moribus. Tene magnum verbum: philosophus es, dimitte omnia & inuenies: horam suspicare proximã mortis: quatenus paratus occurras. Vale. 3. Cal. Apr. M.D.

Cum literas quascunque charactere Vequanielis obsignatas acceperis; scribe figuram domini ascendentis, & domus XII. cum cæteris quæ requiruntur ad artem in schedula noua, & in dorso eius coniurationem prædictam; & statim Spiritus missus apparebit visibilis; quem mox vt videris, dic carmen istud.

Carmen coniurationis.

FAmeron aprois liernoti stadiuear diuiel saucan Lamersy. His dictis, suscipe verbum ex ore Spiritus sine pauore, quia satis fidelis est. Et caue, ne in publico coram aliis opereris.

CAP. IV.

CVIVS HORA VOCATVR ELECHYM: ET SUPREMUS Spiritus horæ appellatur Vathmiel, qui habet sub suo Imperio duces 10. *comites* 100. *seruorum non est certus numerus, per quos in quarta hora fit operatio.*

OVARTA hora diei vocatur Elechym, cuius supremus angelus appellatur Vathmiel, qui habet sub se deputatos ad hanc artem Steganographiæ duces nominatissimos 10. comites vero 100. seruorum infinitus

nicus est numerus. Habentque officium nunciandi generaliter omnia arcana: & sunt valde boni, beneuoli & obedientes ad omnia, quæcunque iubentur. Verum secreti amatores tumultus hominum valde detestantur. Ergo caue, ne inter alios constitutus, qui nõ sunt in arte periti, aliquid per eos operari attemptes: quia nec facile coniurati accederent: & sine tuo periculo non abirent. Custodi omnia, quæ tibi præcipimus: & habebis magnum in hac scientia profectum.

℟.	℟.	℟.	℟.	℟.	℟.
Ammyel	*Emarsiel*	*Iermiel*	*10*	*100*	*100*	*100*
Larmich	*Permiel*	*Thuroz*	*10*	*100*	*100*	*100*
Marsiel	*Queriel*	*Vanesiel*	*10*	*100*	*100*	*100*
Ormyel	*Strubiel*	*Zasuiel*	*10*	*100*	*100*	*100*
Zardiel	*Diuiel*	*Hermiel*	*10*	*100*	*100*	*100*

Habemus in hac tabula ex ducibus Vathmielis 5. ex ducibus vero 10. & seruorum numero 1550. quorum ministerium nobis ad omnem operationem Steganographiæ ad quartam horam est sufficiens. Cum itaque in hac hora volueris operari: characterem domini ascendentis & domus duodecimæ cum cæteris scribe in charta noua; & in eius dorso istam Coniurationem, sicut decet.

Coniuratio.

VAthmiel adres rheareso rafe rheotij venosi sayr fatiel casa irsoti verotiel does ro fabel merusin. Deinde, posteaquam præmiseris ea quæ sunt ex more præmittenda: eandem Coniurationem submissa voce dicas: & statim spiritus vocati aderunt, ad minus vnus dux & vnus comes, cum seruitoribus eorũ prompti ab obediendum tuis mandatis.

Argumentum secreti nuncij.

SIt arcanum qualecunque, magnum & valde secretum, quod nullum omnino scire velis præter vnum. Voca spiritus horæ

deputatos, quot volueris: & cõmitte principaliori secretum. Literas scribe, in quacunque forma volueris, in quibus nihil contineatur secretum, & quæ nullius omnino vereantur conspectum.

Ioan. Tritth. Abb. Spanh. ordinis Sancti Benedicti, Rutgero Vencaio Sicambro, Canonico ordinis diui patris Augustini Cœnobij Dametensis, S.

EA, quæ mihi soluenda proposuisti, Christo adiuuante, resolui. An bene, tu, qui proposuisti, ferto sententiam. Referam tibi breuiter factam rem stupendam. Retulit mihi nuper frater quidam, amicus quoque vnus, non vltimus: resuscitatum fuisse iuuenem ad Christi inuocationem ex mortuis, referentem miranda horrendaque apud inferos, prauorum Christianorum narrantem tormenta: eorum scilicet qui Christum peruerse agendo crucifixerunt: illius maxime reos, quod benignissimæ redemptionis beneficium obliti, extiterunt semper Christo ingrati: horribiliaque pati eos, qui beneficiis, non bene viuendo, noscebantur ingrati: peccatisque occæcati neglexerunt futura gaudia, voluptates mundi sectantes: qui cõmissis negligentiis remordentibus amarissime clamabant: Merito ista sustinemus, qui redemptori generis humani semper ingrati fuimus; Christiani nomine, actione gentiles. Terrenas consolationes miseri semper inquisiuimus: ideo debitam retributionem accipimus æternæ damnationis. Heu nos infœlicissimos: quare Christum offendimus? Quare tempus indultum contempsimus? Multa alia iuuenis resuscitatus nobis retulit: quæ scribere penitus iam non valeo: grauibus negociis maxime præpeditus. Ideoque frater, Christi vestigia zelose imitemur: grãtias semper mitissimo Saluatori nostro agentes: rogãtes, quatenus indulgeat nobis reatus commissos. Vale 3. Calend. April.

Cum literas acceperit is cui mittuntur in arte peritus: obseruet dominum ascendentis eiusdem horę & signum domus duodecimæ: scribatque eorum characteres cum cæteris in charta, cum aliis quæ requiuntur ad operationem, dicatque postea cõiurationem supra dictam, & viso spiritu ista verba: Cameruſin aproy-

Digitized by Google

aproysi lierto thulnear venean maueas fabelron. His dictis, accedet spiritus missus : & commendatum sibi arcanum fideliter & sine periculo reuelabit.

CAP. V.

CVIVS HORA VOCATVR FEALECH, ET spiritus Imperatorque supremus appellatur Sasquiel, habens sub suo imperio duces 10. comites 100. seruorum maximum numerum.

QVINTA hora diei vocatur Fealech, & spiritus eius nominatur Sasquiel, Imperator magnus & potens, qui habet sub suo Imperio inter multos duces 10. comites 100. cum famulis eorum, in ministerium diuersarum & maxime secretarum artium & huius scientiæ nostræ deputatos. Et notandum, quod duces raro vocantur in hora quinta ad operationes Steganographiæ, quia non sunt semper necessarij: cum comites vna cum seruis sibi deputatis ad omnem operationem nobis copiose sufficiant. Si quis tamen etiam ex ducibus videre aliquos, potestateque vti eorum voluerit: potest vocare vnum, duos aut plures: & venient sine mora, qui satis beneuoli sunt & prompti ad obediendum operantibus.

ℜ.	ℜ.	ℜ.	ℜ.
Damiel	*Iameriel*	*Omerach*	10 100 1000
Araniel	*Futiniel*	*Lameros*	10 100 1000
Maroch	*Rameriel*	*Zachiel*	10 100 1000
Sarapiel	*Amisiel*	*Fustiel*	10 100 1000
Putisiel	*Vraniel*	*Camiel*	10 100 1000

Ex ducibus Sasquielis iam nominatos 5. habemus, ex comitibus vero 10. & ex seruorum numero 5550. quorum ministerium ad o-

ad omnem operationem præsentis horæ sufficit. Cum itaque per aliquem ex prædictis operari ad Steganographiam in quinta hora diei volueris : scribe characterem domini ascendentis, domus duodecimæ cum cæteris, quæ ad artem requiruntur in chartula munda: & in eius dorso Coniurationem istam, eo quo scis modo.

Coniuratio.

SAsquiel adres rhetrosseti rosiel emelto satu olmeniel irsoti sauear nauediel liernoti chamesoh. His completis, cæterisq; necessariis subiunctis, dic ipsam coniurationem, sicut oportet: statimque videbis spiritum, quem vocasti, visibiliter præsentem, cui arcanum secure committere potes.

Argumentum nunciandi arcanum.

SIt nobis arcanum qualecunq; ad amicum, quod scire præter ipsum velimus neminem: sitq; tale, quod nec literis tuto cõmittatur, nec tabellionibus. Vocemus vnum ex comitibus Sasquielis supradictis: committamus illi secretum, literas adiungamus charactere illius consignatas: tutique erimus.

Literarum Tenor ad placitum.

Ioannes Trittemius Abbas Spanheimensis Religioso fratri, Nicolao Baselio ex Durckheim, Monacho Hirsaugiensi, S.

SAnctam obedientiam, bone frater humilitatemq; negligis: Benedicti cõstitutiones labefactas. Relatione omnium successiue conuenientiũ cognouite zelum bonum odio habere: normam Religionis, Catholicamq; obediẽtiam spernere: operibus artibusq; sæcularibus occupari. Bone frater quid agis? turbastinos fatuosque zelaris bilingues: odium, amaritudinem, rixas; contentionesque amas, bonitatem odis, bilinguis es, contentiosus, superbus.

Fatue

Fatue quid agis? Tempus adeſt ocyus ſecundum iuſtitiam corrigendi Zeloſe has negligentias tuas: zelumque amaritudinis flagellis humilitatũ niſi accurras humiliter nobis infringere: officio Zelare cogimur cõtra omnia, quæ actitas fidei moribuſque Catholicis ſeditioſa. Vale ex Spanh. prid. Cal. April. Anno M.D.

Cum literas acceperit is cui mittuntur in arte peritus: cognito charactere Saſquielis; præmiſſisque præmittendis ex more, dicat ſupra dictam coniurationem: & ſtatim Spiritus miſſus apparebit & ſe viſibilem exhibebit. Quo viſo, mox dicat iſta verba: Fabelmeruſyn aueual vear plyan cralti penaſon. His dictus Spiritus auditis mox accedens reuelabit arcanum.

CAP. VI.

CVIVS HORA VOCATVR GENAPHERYM, & Spiritus eius imperator ſupremus appellatur Saniel, qui habet ſub ſe duces & comites 110. cum multis famulis.

SEXTA hora diei vocatur Genapheryn, & angelus eius eſt Saniel, magnus & potens in operationibus ſuis: q̃ habet ſub ſuo imperio duces 10. comites 100. ſeruos 5550. in miniſterium diuerſarum operationum deputatos: qui nobis ad omnia, quæ per Steganographiam in hac hora voluerimus operari, ſufficiunt.

Duces tamen rarius vocantur, licet promti ſint & valde voluntarij ad obediendum mandatis noſtris: quia comites eorum officia vt plurimum peragere conſueuerunt: cũ in alijs experimentis magicis ſæpe occupentur.

ℜ.			ℜ.	ℜ.	ℜ.
Arnebiel	*Gamyel*	*Nedabar*	*10*	*100*	*100*
Charuch	*Ienotriel*	*Permon*	*10*	*100*	*100*
Meduſiel	*Sameon*	*Braſiel*	*10*	*100*	*100*
Nathmiel	*Traſiel*	*Camoſiel*	*10*	*100*	*100*
Pemiel	*Xamyon*	*Euadar*	*10*	*100*	*100*

Habemus ex ducibus Samielis hic nominatos 5. ex comitibus 10. & ex seruorum numero 5550. per quos fit operatio Steganographiæ in sexta hora diei. Cum itaq; per istos Spiritus operari volueris, fiat omnino in loco secreto: & si ducē vnum aut plures vocare volueris, in tua sit potestate, quamuis non sit opus, quia comites ad omnia intimanda nobis sufficiunt. Itaque scribe in Chartula munda characteres planetarum & signorum consuetos, & in dorso eius coniurationem.

Coniuratio.

SAmiel asiel thebrean pothijr ersoty mear pornys layr moas, fameroſyn. Deinde, præmissis pręmittendis, dic eandem coniurationem eo ritu, quo nosti: statimque Spiritus vocatus aderit, ad omnia promptus & alacer, quem mittas procul aut prope ad amicum, vt perferat secretum.

Argumentum Secreti.

ARcanum qualecunq; habueris, ad quemcunq; in arte Steganographiæ peritū per Spiritus Samielis in sexta hora diei secure mittere potes: quia ad omnia sunt intimanda generales & in commissis omnino fideles, si debito modo in omnibus secundum præcepta nostra processeris.

Forma literarum, vt placet.

HVmilimis lamentis orantes gratiā remissionis consequemur gemitibusque recipiemus reatuum libertatem. Homines assidue pœnitentes lætitiā merito percipient: iustitiæ operibus Catholicam pietatem adornātes: benignitatis legē tenebūt Catholicæ laudem. Omnes liberabit piissimus saluator, remisitque peccata indulgentiam optantibus, diligentibus tramitē Catholicæ religionis: gaudia percipient beatitudinis. Bona potestas libertatis tramitem legis seruantibus; glorioſe triumphabunt, beatitudinem lucidam obtinebūt lumine trinitatis. Anno M.D. Cal. Apr. Ioan. Tritt. Abb. scripsit.

Cum

Cum has literas acceperit is cui mittuntur in arte peritus; præmissis præmittendis, dicat coniurationem: & mox Spiritus missus apparebit, quem vt præsentem viderit, dicat hæc verba.

Charmes pormeniel vear faseuij liernoty noty ersy melron.

His dictis sicut in arte præcipitur, Spiritus accedet propius, cõmissumque sibi arcanum fideliter & secrete reuelabit.

CAP. VII.

CVIVS HORA VOCATVR HAMARYM, ET Spiritus eius Barquiel, habens sub suo imperio duces 10. comites 100. Seruorum mihi non est certus numerus.

SEPTIMA hora diei vocatur Hamarym, & angelus eius appellatur Barquiel: qui habet sub suo imperio duces 10. comites 100. Seruorum magnus & incertus est numerus. Quorum omnium ministeria per vices & ordines suos ad omnem operationem Steganographiæ in hora diei septima nobis abunde sufficiunt. Cum autem operari volueris per Spiritus prædicti imperatoris in septima hora: non voces pauciores, quam ad minus vnum ducem, & vnum comitem, qui habent seruos sibi deputatos, quilibet in ordine suo. Vt autem habeas ad manum nomina aliquorum ducũ & comitum, per quos queas operari: tabulam attende.

℟.	℟.	℟.			
Abrasiel	*Harmiel*	*Pasriel*	*10*	*10*	*100*
Farmos	*Nastrus*	*Venesiel*	*10*	*10*	*100*
Nestorii	*Varmay*	*Euarym*	*10*	*10*	*100*
Manuel	*Tulmas*	*Drusiel*	*10*	*10*	*100*
Sagiel	*Crosiel*	*Kathos*	*10*	*10*	*100*

Hic nunc habes nominatos ex ducibus 5. ex comitibus 10. & nu-

& numeratos ex ſeruorum ordine 600. Duces & comites vocantur ex nomine, & ſunt ſatis prompti ad obediendum vocanti in omnibus, quæ pertinent ad huius artis miniſterium. Cum itaque per eos operari volueris; ſcribe in charta munda characteres domini aſcendentis domus 12. cum cæteris ex more ſcribendis: & in dorſo eius ſcribas iſtam coniurationē ſecundum artis præcepta, vt ſcis.

Coniuratio.

LAmedon moſco vrſoty tharuean: dayr Lays emel thebrean raſoty bamerſon.

Deinde ſubiunctis, quæ ſunt ex more artis ſubiungenda, dic ipſam coniurationem cum forti intentione, ſicut oportet: & ſtatim Spiritus vocati viſibiles apparebunt. Arcanum non comiti ſed duci committas, niſi forte comitem ſine duce vocaſti; quod etſi fieri poſſe non nego, tamen ſecundum præceptum artis ad minus dux vnus cum comitibus, quot volueris, vocandus eſt.

Argumentum ſecreti, vt vis.

ARcanum tibi ſit qualecunque ad amicum, quod nulli alteri velis eſſe commune. Ideo neque literis neque tabellionibus confidendum: quia vtrobique fraus interuenire poteſt. Voca ex ſupradictis Spiritibus, quot volueris: committe potiori arcanum nihil metuens, quia boni & fideles ſunt ad omnia.

Literarum forma ſit ad placitum.

Ioannes Tritth. Abb. Span. Strenuo militi Henrico de Bunano, conphiloſopho ſtudioſiſſimo, Salut. dicit.

COmmodauerā libros tibi meos ſub conditione reſtituendi, miles chariſſime Bunane: ſed ecce minime eos reſtituiſti quos in breui remittere debuiſ-

debuisses. Contra legem facis, quam fides Catholica de promissione sanciuit: non differas, quod promisisti, soluere cunctis : non decet bonum & honestũ virum, ortum parentibus maioribusq; nobilibus, violare promissum. Promiseras autem breui diligentissime restituere. Leuitatis est quasi ad Calendas Græcas promissionem differre. Nonne satis exspectaui cum beneuolentia grandi? Maxima promittere turpissimum est minima reddenti. Militem ornat bona fides. Quod grauius crimen accommodatum denegare promissum : nec decet Christianum nolle seruare conductum. Iubet autem Christianæ legis constitutio seruare promissum, reddere mutuum : & quod tibi desideras fieri, etiam aliis facere libenter oportet. Ego libros expostulo meos, quos tibi supplicãti accommodaueram. Longiores excusationes, quas ad Calendas Græcas promittis, dimittito. Mentem meam breuibus tenes. Nomen tuum honestumque genus Bunavvensium considera: mihique mea volumina remitte. Vale. ex Spanh. 4. Nonas April. Anno Domini M. D.

Cum has literas aut quaslibet alias acceperis ab eo, qui spiritum ad te misit: cognito signo Barquielis, obserua in eadem hora dominum ascendentis & scribe characterem eius cum cæteris ad chartam mundam : & coniurationem scriptã in dorso leges occulte, sicut oportet : & statim spiritus missus apparebit, quem mox vt videris, dic ista verba ad eum.

Mefarym burne theor alueas caſuean cralti lierto aply charmoys. His dictis, spiritus propius accedens reuelabit tibi arcanũ commissum sibi fideliter. Sed vide, vt sis fortis, constans & imperterritus in omnibus.

CAP. VIII.

CVIVS HORA VOCATVR IAFANYM, ET *Angelus eius dicitur Osmadiel: qui habet sub suo Imperio duces* 10, *comites* 100. *Seruorum incertus est numerus.*

CTAVA hora diei vocatur Iafanym, & spiritus eius principalis appellatur Osmadiel secundũ Picatricem in magicis : qui habet sub imperio suo duces.

Digitized by Google

10. comites 100. ſeruos innumerabiles deputatos non ſolum ad operationem Steganographiæ noſtræ, ſed etiam ad multa experimenta magica. Et dicit Salomon Iudæus, cognomento Hermes, in libro de natura ſpirituum : quod omnes iſti prænominato Oſmadaeli obedientes & ſubiecti duces & comites in diuerſis transformationibus ad libitum operantis venire conſueuerunt: quemadmodum ab operante iuſſi fuerint. Sed iam aliquorum nomina ponamus.

ℜ.	ℜ.	ℜ.	ℜ.			
Sarfiel	*Demaros*	*Mariel*	*10*	*10*	*100*	*100*
Amalym	*Ianofiel*	*Remaſyn*	*10*	*10*	*100*	*100*
Chroel	*Larſuty*	*Theoriel*	*10*	*10*	*100*	*100*
Meſial	*Vemael*	*Framion*	*10*	*10*	*100*	*100*
Lantrhotz	*Thribiel*	*Ermiel*	*10*	*10*	*100*	*100*

Ex ducibus quinque, & ex comitibus 10. iam nominatos in tabula habemus, qui nobis ad omnem operationem huius horę ſufficiunt. Cum autem per eos operari volueris in Steganographia: ſcribe in chartula munda cum characteribus & coniurationibus conſuetis: & primo ſubiunctis ſubiungendis, dic ipſam coniurationem ſcriptam, quæ eſt talis.

Coniuratio.

OSmodael aneor erſoty neas, hays layr Caphrayn thelreas mear penarſy. Hoc Coniurationis carmine dicto, ſpiritus vocati aderunt, prompti & obedientes ad omnia. Arcanum duci committas, non comiti, niſi ille fuerit abſens : quia ſemper principaliori inter venientes debet commendari.

Argumentum ſecreti ad placitum.

SIt nobis arcanum qualecunque (quod velimus ſcire amicum procul abſentem) & tale quod non velimus venire ad alicuius al-

Digitized by Google

ius alterius notitiam; & ſæpe contingere poteſt. Ne ergo vel tabellarius myſterium qualibet occaſione reuelet, vel in manus peregrinas literæ perueniant; operemur, & per ſpiritum erimus ſecuri.

Ioannes Trittemius Abb. Spanh. ordinis Sancti Benedicti Domino Conrad. Abb. Sancti Stephani Herbipolenſi, S.D.

EXijt rumor de Lympurgenſi Abbate, quod dimiſerit fratrem Ioannem Feilsdorfenſem, virum fidelem, & temporalium rerũ maxime peritũ: nouoſque introduxerit monachos Pantimoranos, ipſoſq; ſibi deputauerit officiales. Miror vehementer factum inutile. Veruntamen cum recordor conſuetudinem Lympurgenſium, neſcio quid dicã. Temporaliũ ſiquidem ſunt neſcij: ideoque dimiſerunt virum fidelem, quoniam facta eorum redarguebat: qui debuiſſent gratias dixiſſe ſaluatori noſtro Ieſu Chriſto pro fidelitate tanti fratris, qui reuelare eorum neceſſitates potuiſſet. Miſeri quare repellitis bonum neceſſariumque adiutorem? Quid dicam? Non laudo receſſũ tam vtilis fratris temporaliumque peritiſſimũ rerum, qui Lympurgenſibus ſubeniſſet quam citiſſime. Doleo vehementer: ita deſipuiſſe Lympurgenſes monachos, qui virum dimiſerunt optimũ: & monachos nihil penitus valentes in rebus temporalibus Oeconomos conſtituerunt. Machari Abba, non ſic virum decebat. Primo laudaſti, nunc repuliſti tibi virũ multũ neceſſarium, nulliq; poſtponendum. Fateor ſi Chriſtus eum mihi dediſſet: vt Chriſtianum decet, maximas nunc gratias agerem: curaremq;, ne diſcederet vnquã. Verum tu Chriſto ingratus maluiſti virum fidelem prauorum fatuo conſilio fatigatũ dimittere: ne videretur rebus tuis deſertus ſpes eſſe recuperationis. Ex Spanh. 3. Non. April. M.D.

Cum literas iſtas vel quaslibet alias receperit, ſigno Oſmadaelis ſignatas, is cui mittuntur in arte peritus: prę̃miſſis præmittendis, dicat coniurationem præſcriptam, & mox ſpiritus miſſus viſibilis apparebit: quem vt videris, dic: Menaſon aproyſy elmano thulneas aſſierto mauear veneas cralnoti permaſon.

His dictis, nuncius ſpiritus arcanum tibi manifeſtabit.

Digitized by Google

CAP. IX.

CVIVS HORA VOCATVR KARRON, ET nomen ſupremi Angeli eius eſt Quabriel, habens ſub ſuo Imperio duces 10. comites 100. Seruorum non eſt certus numerus.

NONA hora diei vocatur Karron, & ſpiritus eius principalis appellatur Quabriel, qui habet ſub ſuo Imperio multos & pene innumerabiles duces, comites & ſeruos, è quibus in miniſterium huius artis noſtræ Steganographiæ deputati ſunt ex ducibus 10. & ex comitibus 100. qui ſeruos deputatos ſibi multos habent in ordinibus. In primo ordine ſunt 10. in ſecundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 500. in ſexto 600. in ſeptimo 700. in octauo 1000. & 80. in nono 90000. in decimo vero ſunt 100000. Sed raro per omnes ordines vocantur ſpiritus: & ſi vocati fuerint: non omnes ſed aliqui cum ducibus & comitibus ſuis ſecundum Imperatoris iuſſionem venire conſueuerunt. Dixit autem Raziel magnus in libro ſuo de præſtigiis & transformationibus, quod iſtorum ſpirituum maximus eſt numerus: & ordines ſuos ſinguli in omnibus miniſteriis & officiis diligentiſſime cuſtodiunt: & Salomon Hermes Iudæus de natura ſpirituum dicit iſtos apparere ſolitos in ea forma, quam operans in arte deſcripſerit, in ſua voluntate. Sed nunc iam aliquorum ducum & comitum nomina exponamus.

ℵ.		ℵ.	ℵ.		ℵ.
Aſtroniel	*Kranos*	*Trubas*	10	10 10	100
Charmy	*Menas*	*Xermiel*	10	10 10	100
Pamory	*Braſiel*	*Lameſon*	10	10 10	100
Damyel	*Nefarym*	*Zaznor*	10	10 10	100
Nadriel	*Zoymiel*	*Ianediel*	10	10 10	100

His

Digitized by Google

Hic iam habemus nominatos duces 5. comites 10. numeratos, ex ſeruis eius deputatis 650. qui nobis ſufficient. Cum autẽ in nona hora diei periſtos Spiritus operari volueris; obſerua dominum aſcendentis, & ſcribe in charta munda ea, quæ ſunt ſecundum artis inſtitutionem præcepta, & in eius dorſo coniurationem.

Quabriel, odiel, amear, cayn alco mean chyr pareos payr peray, thubro menaſry. Deinde, præmiſſis ex more præmittendis, dic ipſam coniurationem, ſicut in arte præcipitur: & ſtatim Spiritus vocati aderunt, in quacunque forma volueris, prompti & fideles ad omnia: potiori committe ſecretum.

Argumentum Secreti.

ARcanum nobis ſit qualecunque ad amicum: quod volumus eſſe ſecretiſſimum, & nulli omnimodo reuelari prẽter ipſũ. Vocemus itaque ex ſupra dictis ducibus & comitibus vnum aut duos iuxta inſtitutionem artis; & committamus potiori ſecretum.

Formemus literas ad placitum.

Ioan. Trittem. Abbas Spanh. Ord. S. Ben. Religioſo Patri, Ioanni Hugonis Guardiano, fratrum minorum ſancti Franciſci in Creucenach,

Salutem & charitatem.

REligioſe venerandeq́ pater, ſcio quod omnia libenter amicis concedis aptata: propterea deprecor humiliter, quatenus intuitu Catholicæ pietatis diutius apud nos detẽtos ſumma cũ charitate tuos zeloſos fratres non agre feras: oportuit namq́ eos, me obſecrante, manere. Glorioſum nobis gaudiũ erat gaudentibus nobis omnibus ſine delicto. Exultauimus in domino gaudio ſpirituali, gratias Deo omnipotenti bono zelo referentes. Quid tali, obſecro, conuentu religioſius? vbi nihil dicitur ocioſum, nihil zelatur iniquum, Chriſtus Ieſus ſaluator omnium nos faciat gaudere in gloria ſempiterna.

Digitized by Google

terna: Glorioſi virtutum Zelatores veritati nihil præponunt. Gauiſi ſumus gaudio ſancto, orantes vt memoratos fratres tranquille ſuſcipias, omnēque amaritudinis Zelum deponas. Vale ex Spanh. 3. Non. April. Anno Domini M.D.

Cum literas has aut quaslibet alias acceperit is charactere Quabrielis conſignatas in arte peritus: præmiſſis præmittendis, dicat preſcriptā cōiurationem: qua dicta mox Spiritum videbit deſtinatum, quem vt viderit, dicat iſta verba: Meſraym paslotiel vear reneā cralty thio phroyſy ma mear hamorſy. His dictis, Spiritus miſſus placide accedens dicet tibi commiſſum arcanum.

CAP. X.

CVIVS HORA VOCATVR LAMARHON, ET *Imperator eius ſupremus Spiritus Oriel appellatur, qui habet ſub ſuo imperio duces, comites & ſeruos multos.*

DECIMA hora diei vocatur Lamarhon, & angelus eius ſupremus appellatur Oriel Imperator magnus & potens, qui ſecundum Salomonem Iudæum multos habet ſub ſuo imperio duces, per quos fiunt miranda experimenta in magicis hora diei decima. Habent autem inter ſe ordines decem illi duces, & comites illi, qui ad operationem Steganographiæ deputati ſunt cum famulis eorum. In primo ordine ſunt 10. in ſecundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 500. in ſexto 600. in ſeptimo 700. in octauo 800. in nono 900. in decimo 1000. Nos autem ex primis quinque ordinibus comites 10. ex vltimis vero duces quinque duntaxat aſſumentes in operationibus noſtris contenti ſumus. Si quem delectat plurium nomina ſcire; vocet vnum ex nominatis in tabula, & interroget eum: & audiet, quæcunque voluerit; & quotquot voluerit ſcire, perfecte ſciet ex illo.

Armo-

Digitized by Google

℞.	℞.	℞.		℞.		℞.
Armoſy	*Lemur*	*Xantros*	10	10	100	100
Drabiel	*Ormas*	*Baſilon*	10	10	100	100
Penaly	*Charny*	*Nameron*	10	10	100	100
Meſriel	*Zazyor*	*Kranoti*	10	10	100	100
Choreb.	*Naueron*	*Alfrael.*	10	10	100	100

Habemus hic ex ducibus Orielis quinque & ex comitibus 10. cum ſeruis ſibi deputatis per vices ſuas in numero 1100. qui nobis ad omnem huius horæ operationem ſufficiunt. Cum autem operari per ipſos in hac hora diei volueris; præmiſſis præmittendis ex more, & ſcriptis ſcribendis in charta munda; & iſta coniuratione in dorſo eius ordinata, fac cætera, vt ſcis.

Coniuratio.

ORiel burnadiel iraſmy criſmean pormy erſoti amear meduſen. Poſtquam iſtam coniurationem compleueris ſecundum rectam inſtitutionem artis: videbis ducem cum cęteris Spiritibus vocatis præſentem, cui committas arcanum.

Conſtitutio Arcani.

SIt nobis amicus cui bonum fauemus: hũc ab aliquo circumcellione ſupplantandum & circumueniendum timemus. Cupimus ergo auiſatum iri. Apertis verbis per nuncios non poſſumus: per literas, ne in manus alicuius deueniant, ſimiliter nõ audemus. Vt ergo ſimus tuti, & arcanum noſtrum ſemper maneat ſecretum: vocemus Spiritum vnum ad minus prædictorum ducem. Venit, obedit, perfert nuntium fideliter.

Epiſtola formetur ad placitum.

Ioan. Tritthem. Abbas Spanh. Henrico de Banauu, Equiti Aurato, Philoſopho & Mathematico inſigni Salutem dicit.

CVm ſis artium humanitatis ſtudioſiſſimus; gaudebis, vt opinor, vehemẽter, te inueniſſe nouũ ſtudiorũ ſociũ. Is qui tibi has literas exhibebit

vir

Digitized by Google

vir magnæ scientiæ est, summus Philosophus, subtilissimus Arithmeticus, eloquentissimus Rhetor, Mathematicus profundissimus omnifariamq; excellentissime doctus. Ornatissime loquitur, Tulliana nitens facundia. Nisi maxime tibi essem amicus, tantum virum penitus retinuissem: quoniam eo vsus philosophum doctissimum expertus sum. Tibi maxeme faueo: tu gratanter suscipe philosophum, quem tibi singulari amore inductus mitto. O vtinam tales essent nostri quicunque studentes, qui timido corde nobilem contemnunt scientiam. Iste vir studium Philosophiæ & alias scientias, altissimaq; naturæ profunda scrutatur assiduè, continuè tractat & acutissimè penetrat. Hominem igitur Heinrice Bunavv liberali vultu tractare pro Christo memineris. Vale ex Spanh. 2. Nouemb. Anno Domini M. D.

Cum literas acceperit amicus cui mittuntur in hac scientia Steganographiæ peritus: faciat omnia quæ sunt secundum artem facienda, & subiungat præscriptam coniurationem, sicut moris est. Et cum viderit Spiritum missum præsentem, dicat hęc verba ad ipsum inter Spiritus potiorem. Camyn aparsy assotiel omear reneas vean triamy cralty penason. Qubus prolatis, statim Spiritus accedet propius: & manifestabit ei arcanum.

Cap. XI.

CVIVS HORA VOCATVR MANELOYM, ET supremus imperator eius dicitur Bariel, qui habet sub suo dominio principes, duces, comites & seruos multos.

VNDECIMA hora diei vocatur Maneloym, & angelus eius supremus imperator appellatur Bariel, qui vt Hermes Iudæus scribit, multos sub suo imperio Spiritus habet, per quos miranda fiunt in hora diei vndecima, in experimentis varijs. Ex his deputati sunt ad operationem Steganographiæ per ordines suos multi. In primo ordine sunt 10. in secũdo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 500. in

Digitized by Google

500. in ſexto 600. in ſeptimo 700. in octauo 800. in nono 900. in decimo 1000. Hi omnes per vices & ordines ſuos in miniſterium huius artis mittuntur : inter quos ſunt duces & comites cum ſeruis eorum, multi valde, quorum omnium nomina non eſt facile depromere, nec quidem opus eſt: cum paucorum nomina ſcire ſufficiat, & operans in arte ſemper ex vnius relatione ſpiritus plura aliorum nomina ſcire poſſit. Et nota, quod ſecundum Razielem, omnes iſti ſpiritus ad voluntatem operantis ſe formant & transformant : ita vt in quacunque forma eos videre voluerit, iubeat ante Coniurationem eo modo quo præcipit ars:& obedient ei promptiſſime ad omnia. Sed iam aliquorum nomina nobis ſufficientia exponamus.

ℜ.		ℜ.	ℜ.		ℜ.	
Almarizel	*Menaſiel*	*Almas*	10	10	100	100
Praſiniel	*Demaſor*	*Perman*	10	10	100	100
Chadros	*Omary*	*Comial*	10	10	100	100
Turmiel	*Helmas*	*Temas*	10	10	100	100
Lamiel	*Zemoel*	*Laniſiel*	10	10	100	100

Hic iam habemus ex ſpiritibus Barielis nominatos 15. quorum quinque ſunt duces & 10. comites, qui habent numerum ſeruorum 1100. qui nobis pro noſtris operationibus vndecimæ horæ diei in Steganographia ſufficiunt. Cum itaq; volueris per iſtos ſpiritus operari, dominum aſcendentis cum cæteris obſerua, ſecundum quod in ſuperioribus diximus, & iſtam coniurationem cum aliis ſcribe in charta munda, ſicut moris eſt in hac ſcientia.

Coniuratio.

BAriel mylan theory madruſon alfayr dreſchym taparoys mear moas layr penaſon. Præmiſſis prępmittendis, dic iſtam coniurationem, ſicut oportet: & ſtatim ſpiritus vocati apparebunt quos vocaſti: committe eis ſecretum, quodcunque habueris.

Digitized by Google

Constitutio arcani cuiuscunque.

ESt nobis arcanum ad amicum, siue ad alium quemlibet in arte nostra peritum, quod neque per literas neque per tabellionem significare possumus, quia periculum vtrobique formidamus. Vocamus itaque spiritum, commendamus potiori secretum: & in omnibus tuti sumus.

Literarum tenor ad placitum.

Ioan. Tritth. Abbas Spanh. ordinis diui Benedicti, fratri Quirino, Monacho Corbeiensi in Francia, S.

DE Genitrice perpetuæ Virginis Mariæ transmitto orationem meam, quam nuper postulasti Quirine: Aue benignissima mater Anna, Mariæ Virginis parens fulgentissima: tu omnium inuocantium te adiutrix fidelissima: tu quærentium te nobile refugium: quietum sanctitatis beneficium. Salue pauperum aduocata mitißima: Consolatrix gementiũ pulcherrima: virtutum apotheca ornatißima. Aue tristiũ Refocillatrix Iuda: medicina infirmorum saluberrima: fideliumque Christianorum promotrix celeberrima: veniam nobis orantibus impetra: tremendum iudicem Christum mitiga: tuis intercede pro famulis, vt beatitudinem consequamur: nos te intercedente sua benignitate petimus suscipiat miseros. Amen. 8. Iduum Aprilis. Anno Domini M. D.

Cum literas acceperit is cui mittuntur in arte peritus, attendat in primis characterem horæ literis annexum: quo cognito, operetur per dominum ascendentis horæ, in qua literas susceperit, cum cæteris in arte præceptis. Deinde subiungat orationem prescriptam, eo modo & ordine, quibus oportet: & mox spiritus missi apparebunt. Quos vt videris, dicenda sunt ad principalioremi inter eos ista verba: chameruſin maſlotiel vear reneas lierrnoty trismy penason. Cum hæc verba dicta fuerint ad spiritum inter alios potiorem, qui ex habitu & corona facile cognoscitur & semper alios præcedit: mox reuelabit arcanum in aurem.

CAP.

CAP. XII.

CVIVS SPIRITVS MAGNVS IMPERATOR *sub suo dominio multos habet principes, duces, comites & famulos. Hora vocatur Naybalon, & spiritus eius Beratiel.*

DVODECIMA hora diei vocatur Nahalon, & angelus eius supremus Imperator appellatur Beratiel: cui secundum Salomonem Iudæum, sub Imperio huo spiritus habet ad diuersas operationes deputatos pene innumeros. Ex his omnibus deputati sunt ad operationem Steganographiæ in diuersis ordinibus diuersi. In primo ordine sunt duces & comites 10. in secundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 500. in sexto 600. in septimo 700. in octauo 800. in nono 900. in decimo 100. in vndecimo 200. in duodecimo 300. Hi omnes per vices & ordines suos cũ infinita copia seruitorum ad operationes istius artis deputati sunt, ex quibus intelligens & perfectus operator in arte, quos & quot voluerit in hora diei duodecima, poterit aduocare. Omnes autem huius horæ principes, duces & comites (secundum sententiam Razielis) formas assumunt ad placitum operantis.

ℜ.		ℜ.	ℜ.		ℜ.	
Camaron	*Plamiel*	*Edriel*	10	100	10	100
Astrosiel	*Nerostiel*	*Choriel*	10	100	10	100
Penatiel	*Emarson*	*Romiel*	10	100	10	100
Demarac	*Quirix*	*Fenosiel*	10	100	10	100
Famaras	*Sameron*	*Hamary*	10	100	10	100

Hic iam habemus ex spiritibus Berathielis nominatos numero quindecim, quorum 5. per totidem ordines sunt duces, & decem

Digitized by Google

cem comites, quibus coniuncti sunt famuli ad diuersas operationes in secretis magicę 1100. Cum itaq; volueris per aliquem eorum operari in vltima hora diei, obserua dominum ascendentis ipsius horæ, & domum duodecimæ: & characterem vtriusque cum cæteris necessariis in chartula munda scribe, & in eius dorso istam coniurationem.

Coniuratio.

BErathiel Odiel irsoti rodu dreor rauezo melros ethiel aty no diel hayres penason. Deinde, præmissis omnibus præmittendis ex more, dic istam coniurationem debito modo: & statim spiritus vocati apparebunt. Tunc potiori committas arcanum, secundum institutionem artis: & fideliter obediet in omnibus.

Argumentum secreti cuiuscunque ad placitum, quod occurrit.

ESt nobis amicus procul absens: huic periculũ scimus imminere, quod ipsum latet: iuuare illum cupimus, sed ob certas causas in aperto non audemus. Vocamus ergo secundum horam huic operationi deputatos spiritus: arcanum secure commendamus.

Literas, ad placitum formatas, signo spiritus obfirmamus.

OMnis, qui de rebus temporalibus gloriatur, virtuosus nequaquam restat appellandus & qui amat res transitorias, non potest amator esse Iustitiæ: quoniam Catholica integritas detestatur hominem cupiditatibus inhiantem. Sancta enim religio fidei Christianæ mundi amorem interdicit hominibus suis: quoniam qui diligit mundana gaudia, fœlicitatem supernam amittit. Catholicus non Catholicè viuens Christum negasse arguitur: & qui amat res temporales, bonus esse Catholicus non dicitur. Qui creatorẽ amat, gaudia inquirit rerum spiritualium. Christi amator cunctas mundi

volupta-

Digitized by Google

voluptates contemnit, nec curat gloriã, diuitiasque instabiles. Sed mundi amator odit virtutes: de futuris gaudijs nihil curat. Heu quid agitis Christiani, vanis rebus intenti? Cogitatis quæ non sunt honesta, agitisque religioni contraria. Nolite miseri obsecro nolite huius mundi perituras mox vanitates diligere. Curate potius Christum amare, quatenus nos recipiat ad cælestia regna. Ioan. Tritt. Abb.

Cum hanc præscriptam oratiunculam aut quaslibet alias charactere Berathielis obfirmatas susceperit in arte peritus : faciat diligenter omnia quæ præcipiuntur in arte; & dicat coniurationem. Cumque Spiritus, qui sine mora venient, viderit esse præsentes: dicat ad potiorem, qui coronatus incedit : Famerusyn melysno alny vemoby dreary drymes charsony. His dictis, propius accedet Spiritus, dicetque arcanum operanti in aurem fideliter. Sed oportet eum esse constantem, & non timere : quia boni Spiritus sunt, & neminem lædunt in arte bene institutum. Si quis autem imperitorum accedere præsumpserit, non euaderet periculum.

CAP. XIII.

CVIVS HORA VOCATVR OMALHARIEN, & angelus eius supremus appellatur Sabrathan, qui habet sub suo imperio principes, duces, comites & seruos multos.

PRIMA hora noctis vocatur Omalharien, & angelus eius appellatur Sabrathan, qui multos alios Spiritus sub se habet, diuersis operationibus magicis deseruientes temporibus & ordinibus suis, sicut testatur Hermes Salomon Iudæus in magicis expertissimus. Ex his ad operationem artis nostræ multi per vices & ordines suos deputati sunt. In primo enim ordine sunt 10. in secundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 500. in sexto 600. in septimo 70.

Digitized by Google

mo 70. in octauo 80. in nono 90. indecimo 100. Hi omnes in ministerium secretorum mittuntur per vices suas & ordines occultos, de quibus nos nec plenam habemus notitiam, nec loquimur.

ℜ.		ℜ.	ℜ.		ℜ.
Domaros	*Rameſiel*	*Hayzoym*	100	100	100	100
Amerany	*Omedriel*	*Emalon*	100	100	100	100
Penoles	*Franedac*	*Turtiel*	100	100	100	100
Mardiel	*Chraſiel*	*Quenol*	100	100	100	100
Naſtul	*Dornaſon*	*Rymaliel*	100	100	100	100

Hic iam habemus ex Spiritibus Sabrathan duces 5. comites 10. nominatos, qui habẽt ſibi per vices & ordines ſuos deputatos famulos 2000. Cum itaque per iſtos operari volueris, obſerua dominum aſcendentis, & characterem eius cum cæteris neceſſarijs in ſchedam mũdam ſcribe, & iſtam coniurationẽ in dorſo.

Coniuratio.

SAbrathan odieſ melros rhupis othiã elroz adiel methiel mear naſutiel lafian irſoti breſtion dreor chamerſon. Deinde præmiſſis ex more præmittendis, mox vt coniurationem præſcriptam dixeris, vocatos Spiritus videbis adeſſe, cũ quibus facito ſecundum præcepta artis, quodcunque volueris.

Arcanum ſit ad placitum.

ERit arcanum magnum, & arduum ſecretũ, quod noceat publicatum: & ob id nec literis, nec tabellioni committendum: ſed miniſterium Spirituũ ſubeat, qui horæ præſunt, in qua operaris. Non eſt tutum in leuibus cauſis aduocare Spiritus: ſed vbi miniſteria humana deficiunt, eorum in arte requirantur.

Lite-

Digitized by Google

Literarum tenor sit ad placitum.

Ioannes Tritth. Abb. Spanheim fratri Nicolao Basselio, Monacho Hirsaugiensi, cum salute præsentem dicat orationem,

OMnipotens Deus, Creator excelsus omnium, qui per Christum nos Christianos redemit, Zelum sui dedit amoris Catholicis, per lumen fidei credentibus remissionem peccatorum insinuans. Dedit autẽ liberalissime suum dilectum filium, lumen gratiosum liberare nos omnes credentes de potestate regis Tartarei luctuosi, destruereque carcerem tenebrosum Zabulumque crudelissimum. Quid nos Christiani passionibus Christi reddere digne poterimus: homines infirmi, sine operibus iustitiæ profitentes Catholicam fidem? Orantes itaque deuotissime te redemptorem nostrum summis laudibus collaudamus, dicentes: laus tibi lumen æternum, omnium Saluator benignissime, qui redemisti nos sanguine tuo. Fragilitatem nostrã Zelo amoris tui confirma. Salua nos dulcissime Iesu Saluator, cordibusque nostris Zelum fidei Catholicæ infunde. Sanctus est Zelus tuus: compunctionem operatur in cordibus quærentiũ te Christe Saluator benignissime. O Lumen æternum, Iesu dulcissime: illumina tenebras seruorum tuorum bonitate solita. Iesu Saluator æterne salua animas nostras: æterna nobis confer as gaudia. Christe audi seruos tuos humiles, & omnibus indulge peccata exorantibus. Saluator salua nos miseros, licet indignissimos. Concede nobis Zelum bonum humiliter postulantibus, Amen. Scripsimus 18. Calend. Maij. Anno Domini M D.

Cum acceperit literas is cui mittuntur in arte peritus; obseruet & scribat dominum ascendentis illius horæ cum reliquis in hac arte præceptis: & præmissis præmittendis, dicat præscriptam coniurationem; & statim Spiritus missi visibiles ei apparebunt, quos mox vt viderit, dicat ad potiorẽ ista verba: chameros burnean aslotiel vear reneas craity triomy penason. His dictis, reuelabit arcanum in aurem.

CAP. XIV.

CVIVS HORA VOCATVR PANEZVR, ET angelus eius imperator supremus appellatur Tartys, qui habet sub se principes, duces, comites & seruos multos.

SECVNDA hora noctis vocatur Panezur, & angelus eius appellatur Tartys, habẽs sub suo imperio principes, duces, comites & subseruitores multos, quos vocatos ad diuersa ministeria operantiũ in occultis naturæ secretis per vices & ordines suos mittere consueuit. Ex his duodecim ordines ad nostram scientiam Steganographiæ deputati sunt: qui nobis ad omnem operationem sufficiunt. In primo namque ordine sunt 10. in secundo 20. in tertio 30 in quarto 40. in quinto 50. in sexto 60. in septimo 70. in octauo 80. in nono 90. in decimo 100. in vndecimo 1000. in duodecimo 100000.

Raro tamen contingit, vt per omnes istorum Spirituum fiat operatio, quia non est opus in altioribus occupari: cum infirmi nobis ad omnia copiose sufficiant: nisi quis in arte bene institutus & omnino perfectus omnium prescriptorum ordinum principes videre optaret, & eorum nomina scire: ille posset omnes per ordinem aduocare.

ℜ.		ℜ.	ℜ.		ℜ.	
Almodar	*Permaz*	*Gabrynoz*	*100*	*10*	*100*	*10*
Famoriel	*Vameroz*	*Mercoph*	*100*	*10*	*100*	*10*
Nedroz	*Emaryel*	*Tameriel*	*100*	*10*	*100*	*10*
Ormezyn	*Fromezyn*	*Venomiel*	*100*	*10*	*100*	*10*
Chabriz	*Ramaziel*	*Ienaziel*	*100*	*10*	*100*	*10*
Praxiel	*Granozyn*	*Xemyzin*	*100*	*10*	*100*	*10*

Hic

Digitized by Google

Hic habemus nominatos ex ducibus Tartys 6. ex comitibus 12. ſeruos quoque numeratos per vices & ordines diſtributos 1320. qui nobis ad experimentum artis hac in hora ſufficiunt. Et nota quod (ſecundum Salomonem & Ratielem) omnes iſti duces & principes Tartys beneuoli & promptiſſimi ſunt ad obediẽtiam: & in quacunque forma iuſſi fuerint apparere, illam libenter aſſumunt. Cum itaq; volueris in hac ſcientia operari: obſerua dominum aſcendentis cum cæteris, quæ præcipimus, diligenter: & ſcribe omnia, quæ ſunt ſcribenda cum iſta coniuratione.

Coniuratio.

TArtys chrybes fazicl yrſoti haelnot dreor aduear aſy mearo Veny ſatu pemerſon. Deinde omnibus diligentiſſime completis, & lecta coniuratione debito modo ſicut oportet: ſpiritus vocati mox aderunt ad Imperium tuum parati.

Arcanum ſit, qualecunque nobis occurrit, magnum, arduum.

ARcanum, quod per ſpiritus intimare volumus amico, ſit qualecunque pro tempore & negotiorum varietate nobis occurrerit: ita vt non ſit leue, & tale, quod alias ſecure nunciari poteſt.

Ioannes Trittem. Sanctimonialibus in monte Almi Ruperti, Catholicam fidem lucida Virginitate exornantibus, æternam fœlicitatem continuo religionis ſanctiſſimo zelo promereri.

ÆTerni Regis miſericordia prouidenter mittimus vobis, multo expectatum tempore, virum magnæ in temporalibus experientiæ, Iohannem de Raunenſtat oriundum, monaſterij Violſdorpienſis reuerendum &

Digitized by Google

Zelosum multo tempore Abbatem, eandemque Abbatiam libere resignantem. Accessi propter eum, sicut vobis promiseram, monasterium Lunapurgense, in quo Christo seruiebat, precibus continuis & sanctarum lectionibus scripturarum occupatus, cum monachis eiusdem monasterii: & petii, vt ad vestrum cœnobium descenderet, temporaliumque rerum susciperet curam, procuratorque fieret & cellarius. Abbas Lympurgensis instabilitate solita, animo mutatus, dimittere eum ab eo consensum potui. Christo inspirante tandem consensit, licet timide: ideo quod monialibus seruire timeat, quæ leuissime mutantur. Timet non immerito, quoniam sicut nos instruxit experientia, aliquotiens moniales Oeconomis suis reddiderunt pro benefactis non laudabilem mercedem. Fœmineus animus repente mutatur zelo amaritudinis. Christo autem tribuente, scio eum vobis esse vtilem. Christianus est, monachus est, saluatorẽ timet, bonique est intellectus. Muliebrem itaq; mutabilitatẽ coercere assuescite, quatenus esse constantes memineritis: suscipientes eum cum sancto honore atque syncera charitate, omnem leuitatem animi muliebris deponentes: maxime cum adiuuare vos, & recuperare statum rerum temporalium vestro in monasterio collapsum possit, auxiliante Christo redemptore, qui zelatur charitatem. Valete. ex Spanh. 17. Calend. Maij. Anno Domini nostri Iesu Christi, M.D.

Cum literas charactere Tartys insignitas susceperit is cui mittuntur in arte nostra peritus: obseruet dominum ascendentis, & faciat omnia & singula diligentissime, quæ sunt facienda, subiungatque solitam coniurationem: & cum viderit spiritus missos esse præsentes, dicat ad principalem ista verba: Chabor maslotiel tuseuo reneas porean trismeny penarson. Et cum hæc verba cum forti intentione dixerit ad ducem principalem: statim placide accedens reuelabit arcanum.

CAP.

CAP. XV.

CVIVS HORA VOCATVR QVABRION, ET Angelus eius ſupremus appellatur Serquanich, habens ſub Imperio ſuo principes, duces, comites & famulos multos ſine numero.

TERTIA hora noctis appellatur Quabrion, cuius Imperator & Angelus ſupremus eſt Serquanich, habens ſub ſuo Imperio principes, duces & comites multos per ordines duodecim, cum multa continua famulorum diſtinctos. In primo namque ordine ſunt 10. in ſecundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 50. in ſexto 60. in ſeptimo 70. in octauo 80. in nono 90. in decimo 100. in vndecimo 1000. in duodecimo 10000. Ex his, de quorum ordine per vices in miniſterium diuerſorum experimentorum vocantur & mittuntur duces, comites & ſerui ſufficientes.

℟.	℟.	℟.	℟.	℟.
Menarym	*Euanuel*	*Vanoſyr*	10	10	100	100
Chruſiel	*Sarmozyn*	*Lemaron*	10	10	100	100
Penargoz	*Haylon*	*Almonoyz*	10	10	100	100
Amriel	*Quabriel*	*Ianothyel*	10	10	100	100
Demanoz	*Thurmytz*	*Melrotz*	10	10	100	100
Neſtoroz	*Fronyzon*	*Xanthyoz*	10	10	100	100

Hic iam nominatos habemus ex ſpiritibus Serquanich potioribus duodecim, ex quorum ordine vnũ, qui ſecundum vices ſuas & ducum & comitum ſuſcipiunt dignitatem. Reliqui ſex nunquam mutant officium ſuum, ſed ſemper ſunt duces. Qui vero plurium nomina ſcire voluerit, facile intentum

Digitized by Google

ſuum per eos, quos nominauimus, conſequi poteſt. Cum itaque per iſtos operari volueris, obſerua dominum aſcendentis & eius characterem cum cæteris neceſſarijs ſcribe in chartula munda, & in eius dorſo iſtam coniurationem.

Coniuratio.

SErquanich oſiel theory dreochy amerſoty omear, pornis layr mear penarſon. Deinde ſubiunctis ſubiungendis, & lecta coniuratione, ſpiritus vocati mox aderunt ad obedientiam parati, cum quibus ſecundum artis præcepta eſt agendum.

Argumentum ſecretum.

DE imminente periculo cupimus auiſare amicum, ſed nos ipſum periculum formidamus, quoniam ſi nos illum auiſaſſe notaretur: non minori incommodo ſubiiceretur. Ergo cum nec literis, nec nuncijs ſit confidendum: ſpiritui horę duximus confidendum.

Literarum tenor ſit ad placitum.

Ioan. Trittem. Spanh. ordinis Sancti Benedicti Paſtori Eccleſiæ Vallis amygdalarum, Salutem dicit.

DE eccleſiaſticis ſcriptoribus grandē feci Catalogum, quem fraternitati tuæ nuper videndum exhibui: nimiſque repente concludens fateor me nonnullos præteriſſe famoſiſſimos viros: non quod nomini eorū beneficium inuiderem Catalogi, quemadmodū manum penſator tumidus criminatur, verbis ſtultiſſimis Catalogum vituperans, qui me exiſtimauit ſuos homines non memoraſſe ſola ex inuidia, quod eſt falſiſſimum. Enimuero conceptionem ſanctiſſimæ genitricis Dei ego ſcripſi & affirmaui vennſtiſſimam ſemper fuiſſe ſine næuo originalis exceſſus, quod tumidus pēſator tumide reprehen-

prehendere volens, dixit, fulgentissimam virginem reatu originalis noxæ (contra catholicam obseruantiam vanissima temeritate) extitisse maculatam. Temerarium est, beatissimam virginem velle deturpare. Colonienses autem nominatissimi doctores, volentes insani fraterculi opinionẽ veritati contrariam extirpare, citatum vanas eum fabulas suas reuocare compulerunt: virginem beatissimam asserentes, confirmantes quoque, statuto debere credi mundissimam, nulloque tempore (quantumlibet breuissimo originali fœditati subiacuisse. Tibi hæc, quoniam veritatem amas, scribere volui, quatenus beatissimæ virginis exprobratores deuites. Vale. 10. Cal. Maij. An. Dn. M. D.

Suscipiens autem literas is cui mittuntur in arte peritus, signum principalis Spiritus attendat, vt sciat, quem debeat secundum horæ vices aduocare. Deinde obseruet dominum ascẽdentis in ipsa hora, qua literas suscipit, cum reliqua dispositione cæli per duodecim domos Zodiaci, nihil obmittens omnino illorum, quæ præcepta sunt. Dicta coniuratione, cum viderit præsentem Spiritum, dicat sequentia verba: chameruſyn maslotiel vean reneas cralty thyrmo venear penarson. His ad Spiritum principalem dictis, propius mox accedet, & commissum sibi arcanum reuelabit in aurem.

CAP. XVI.

CVIVS HORA VOCATVR RAMERZY, ET angelus eius supremus Imperator dicitur Iesischa, qui habet sub Imperio suo principes, duces, comites & ministeriales spiritus multos.

QVARTA hora noctis vocatur Ramerzy, cuius angelus appellatur Iesischa, habens sub suo imperio principes, duces, comites & ministeriales Spiritus multos: quiinstar eorum, quos in præcedenti capitulo descripsimus, per vices & ordines duodecim sunt distributi. In

Digitized by Google

ti. In primo namque ordine sunt 1c. in secundo 2d. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 50. in sexto 60. in septimo 70. in octauo 80. in nono 90. in decimo 100. in vndecimo 1000. in duodecimo 10000. Et ex his duodecim ordinibus per vices suas Spiritus in ministerium nobis mittuntur in operationibus artis Steganographiæ, de quibus iam aliquos nominabimus.

℞.	℞.	℞.	℞.	℞.
Armosiel	*Rayziel*	*Lamediel*	10	100	100	1000
Nedruan	*Gemezin*	*Adroziel*	10	100	100	1000
Maneyloz	*Fremiel*	*Zodiel*	10	100	100	1000
Ormael	*Hamayz*	*Bramiel*	10	100	100	1000
Phorsiel	*Iapuriel*	*Coreziel*	10	100	100	1000
Rimezyn	*Iasphiel*	*Enatriel*	10	100	100	1000

Hic iã habemus ex Spiritus Iefischa duces 6. & comites 12. nominatos, quibus deputati sunt ministeriales 72. 60. qui per vices & ordines suos mittuntur in obsequium operantis in arte. Isti autem principes secundum dictum Salomonis Philosophi sunt multiformes: & quascunque formas iussi fuerint, assumunt. Cum itaque per eos operari volueris in quarta hora noctis, observa dominum ascendentis & totam figuram cœli, & fac omnia secundum quod tibi præcipimus, scribens omnia in schedulã mũdam, & in eius dorso istam coniurationem.

Coniuratio.

IEfischa osiel mear pathyr lays mean theor dreochis fazan mo-ab lofeas ersoti breo pornys tayr penarson. Deinde subiunctis subiungendis, cum dixeris coniurationem ipsam debito modo, forma & ordine: Spiritus in qua præceperis forma visibiles apparebunt, prompti & voluntarij ad omnia.

Arcanum sit ad placitum.

ARcanum qualecunq; tibi pro tempore occurrit, quod velis absenté in hac hora noctis quarta scire: Spiritib' potes se cure

cure committere: modo sit tale, quod nec per literas nec per nũcios illi tuto possis intimare. Ea enim, quæ sine periculo vel per literas vel per nũcios intimare possumus, nequaquam intimare ministerio Spirituum debemus. Quicunque autẽ Spiritus aduocare propter res leues & arcanas, quæ sine periculo per literas aut nuncios intimari possunt, temptauerit; sine dubio damnum & incommodum cum periculo reportabit.

Literarum tenor ad placitum.

Venerabili in Christo patri, Lympurgensium Oeconomo, religioso domino, Ioanni **Weißdorffen** nuncupato, Ioannes Ouilis Spanheimensis humilis Abbas, gaudia Cœlorum.

MOniales Sancti Ruperti te gubernatorem suum nimia auiditate cõcupiscunt, teque humili rogant beneuolentia, quatenus rerum temporaliũ gubernationem ipsius monasterii suscipias. Seruire deuotis Christi virginibus, laudabile est atque meritorium. Bonum habes rerum Spiritualium eiusdem Cœnobii nominatissimumque visitatorẽ, te maximo honore complectentem: grauem moribus, ornatum virtutibus, consilio cautum, omnib. dilectum, conuersatione monasticæ religionis bene famatum, & cunctis hominibus notabilem (quæ vita merito Christo est gratissima) monasterii sancti Ioannis optimum Abbatem. Literis tam Christianorum quam gentilium eruditissimus studiosissimus, doctissimusque est, qui cunctorum hominum sapientiam procul notabiliter excedit. Gregem sibi creditũ optime nouit regere: Zelosusque virginum Christi custos est, quarũ claustrum seruat firmissime. Non timeas sub eo tam honestis seruire monialibus, qui nouit sponsas Christi secundum legem monasticam optima discretione gubernare: qui virtute & Zelo fidei Christianæ tibi libenter in necessitate subueniet. Hunc virũ tã clarum benignumq; pastorẽ cũ habeas familiarẽ: rogo gubernaculũ tã religiosarũ virginũ libenter assumas. Laborẽ tuũ Christus æternis gau-

Digitized by Google

nis gaudiis remunerabit. Monialium Sponſus, tutor & benigniſſimus remunerator concedat tibi Zelo bono Zelari meliora. Vale. ex Spanh. 15. Cal. Maij. Anno M. D.

Cũ literas charactere Iefiſcha inſignitas ſuſceperit is cui mittuntur in arte peritus; obſeruet in primis dominum aſcendentis illius horæ cum tota figura cæli, & deſcribat eam in ſchedulam mundam, & in eius dorſo coniurationem præſcriptam, quam cum, præmiſſis præmittendis, dixerit, & Spiritus miſſos ad ſe præſentes aſtare viderit: dicat ad potiorem in ordine ſic: chameruſin aphroys aslotiel mean reneas vear tryamo cralti penaſon. His rite ad principalem Spiritum dictis, ipſe accedet propius, & arcanum ſibi commiſſum in aurem illius reuelabit.

CAP. XVII.

CVIVS HORA VOCATVR SANAYFAR, ET angelus eius ſupremus imperator dictus eſt Abaſdarhon, qui habet ſub ſuo dominio duces, comites & famulos multos.

QVINTA hora noctis vocatur Sanayfar, cuius angelus primus & ſupremus imperator dictus eſt Abaſdarhon, qui habet ſub ſuo dominio principes, duces, comites & miniſteriales multos per ordines & vices duodecim inſtar priorum diſtributos: quos in miniſterium diuerſarum artium & experimẽtorum ad operatores rite inſtitutos mittere conſueuit. In primo ordine ſunt 10. in ſecundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 50. in ſexto 60. in ſeptimo 70. in octauo 80. in nono 90. in decimo 100. in vndecimo 1000. in duodecimo 100000. Et per hos fit omnis operatio Steganographiæ in quinta hora noctis.

Meniel

Digitized by Google

℟.	℟.	℟.	℟.			
Meniel	*Gemarii*	*Barmas*	100	100	100	100
Charaby	*Vaneſcor*	*Platiel*	100	100	100	100
Appiniel	*Sameryn*	*Neſzomy*	100	100	100	100
Deinatz	*Xantropy*	*Queſdor*	100	100	100	100
Nechorym	*Herphatz*	*Caremaz*	100	100	100	100
Hameriel	*Chrymas*	*Vmariel*	100	100	100	100
Vulcaniel	*Patrozyn*	*Kralym*	100	100	100	100
Samelon	*Nameton*	*Habalon*	100	100	100	100

Hic iam habemus ex ſpiritibus Abaſdarhon nominatos 24. quorum primi duodecim in ordinibus ſuis ſunt duces, reliqui vero 12 ſunt comites: & ſunt de quolibet ordine duo, videlicet vnus dux & vnus comes. Habemus deputatos miniſteriales 3200. quibus per vices in diuerſis operationibus magicis vtuntur. Dicunt autem Salomon & Raziel, ſapientes & in magicis expertiſſimi, quod principes Abaſdarhon apparere ſolent, in quacunque forma iuſſi fuerint ab eo qui operatur: quod cum frequenter ſimus experti, veritate ſubnixum fatemur. Cum itaque volueris per ipſos in Steganographia operari in quinta hora noctis: obſerua dominum aſcendentis, & tam ipſum, quam totam diſpoſitionem Cæli in ſchedula munda conſcribe cum cæteris quæ docuimus, & in eius dorſo iſtam coniurationem.

Coniuratio.

A Baſdarhon morca lafias tharuean buel dreſchin tayr moab erſoty layr pornys theori mean aſar penaſon. Subiunctis deinde ſubiungendis, mox, vt ipſam coniurationem dixeris, apparebunt tibi ſpiritus, quos vocaſti, parati ad omnia quæ præceperis eis.

Digitized by Google

Argumentum secreti occurrentis.

ARcanum quodcunque habueris, quod alioquin sine periculo amico notum facere procul aut prope existenti nõ vales, potiori ex spiritibus eo ritu & forma committe, quibus secundum artem oportet, nihil metuens: quia beneuoli & fideles sunt.

Literæ formentur ad placitum.

FIdes Catholica neminem saluat, qui ardorem diuini amoris contemnit. Credere & Zelum amoris diuini non habere, nihil omnino conducit redemptioni animæ. Plures autem inueniuntur nunc homines fide gloriantes Catholica, sed pauci habent fidei Christianæ opera: sed ociosa fides moritur. Credunt multi, sed mandata Dei pauciſſimi obseruant. Heu zelus credentium debilis: quo habere fortiorem homines etiam increduli possunt, habentque complures. Pœnis cruciabuntur Inferni gentiles homines, qui non credunt saluatorem nostrum hominem factum omnipotentis filium. Excruciabuntur autem suppliciis grauioribus omnes, qui credunt in mundum veniſſe Dei filium, hominemque factum zelo redemptionis humanæ: sed Christianam fidem sanctis operibus minime exornant: peccatisque semper inuoluti mundi honores æternæ beatitudini præferunt, zelantes impias actiones, fideique puritatem prauis moribus contra obedientiam maculantes. Amatores autem Dei qui habent rectum Christianæ fidei zelum, Deo nihil præferunt, Christum imitantur, peccata fugiunt, diuitias mundi honoresque contemnunt. Nunc ergo intendite sermonibus his qui de fide gloriamini, amate Deum: & habebitis mercedem beatitudinis iustitiam zelantes. Si amaueritis vanitates seculi contra honorem Dei, brauium recipietis zelantium iniquitatem, horrores inferni. Scripsi 15. *Calend. Maij, Anno Domini M.D.*

Cum literas charactere Abasdarhon consignatas susceperit is cui mittuntur in arte peritus: mox dominum ascendentis, & totam cæli dispositionem consideret, obseruet & scribat cum tenore coniurationis & aliis necessarijs in schedulam mundam: subiunctisque subiungendis, & dicta coniuratione, cum viderit

Digitized by Google

rit ſpiritus miſſos ſibi aſtãtes, dicat ad potiorem iſta verba: Chameron maſſotiel taſeuij reneaṅ pornas thilmeuij penaſon. Quibus dictis, mox accedet propius, & commiſſum ſibi arcanum fideliter reuelabit in aurem operantis.

CAP. XVIII.

CVIVS HORA VOCATVR THAAZARON, ET Angelus eius appellatur Zaazenach, multis præſidens ſpiritibus.

SEXTA hora noctis appellatur Thaazoron, & nomen Angeli eius eſt Zaazenach, qui habet ſub Imperio ſuo principes & duces, comites & miniſteriales pene innumerabiles, qui diuerſis operationibus magicis præſunt per vices & ordines ſuos. In primo ordine ſunt 10. in ſecundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 50. in ſexto 60. in ſeptimo 70. in octauo 80. in nono 90. in decimo 100. in vndecimo 1000. in duodecimo 10000. Cum autem eos volueris vocare, in quacunque ſpecie tibi placuerit, prompti ſunt & omnino obedientes, ſicut teſtantur prædicti ſapientes, & nos ſumus experti.

℟.		℟.	℟.		℟.
Amonazii	*Tuberiel*	*Pammon*	100	100	100	10
Menoriel	*Humaziel*	*Dracon*	100	100	100	10
Prenoſtix	*Lanoziel*	*Gematz*	100	100	100	10
Namedor	*Lamerotz*	*Enariel*	100	100	100	10
Cheraſiel	*Xerphiel*	*Rudefor*	100	100	100	10
Dramaz	*Zeziel*	*Sarmon*	100	100	100	10

Hic iam habemus ex duodecim ordinibus ſpirituum Zaazenach duces 12. & comites 6. nominatos cum ſeruis ſuis,

Digitized by Google

rite per ordinem deputatos numero 1860. qui nobis in hora noctis ſexta ad omnem operationem Steganographiæ ſufficiunt abunde. Cum ergo in hac hora noctis operari volueris, obſerua dominum aſcendentis: & tam ipſum, quam totam cœli diſpoſitionem, cum cæteris neceſſariis ſcribe in ſchedulam mundam & coniurationem.

Coniuratio.

ZAazeuach eneos fari neabdiel laſmy chyrmean erſoty layr pornys theor meã penaſon. Deinde ſubiunctis ſubiungendis, & dicta coniuratione, ſpiritus vocati ſine mora placidi & beneuoli apparebunt, ad omnia parati.

Argumentum ſecreti cuiuſcunque occurrentis.

ARcanum qualecunque nobis occurrit, quod neq; per nuncios, neq; per literas amico tuto intimare poſſumus: in hora noctis ſexta vni ex præſcriptis ducibus, vel etiam comitibus, ſi dux non affuerit, quod ſæpe contingere poteſt, committamus eo modo ac ordine, quibus in hac arte extat præceptum, nihil omnino metuentes: quia omnes boni & fideles ſunt in cunctis, quæ eis per operantem commiſſa fuerint, nihilque obmittunt.

Tenor literarum ponatur ad placitum operantis, vel negocij præſentis.

Ioan. Trittem. Abb. Spanh. Adę fullonis ex ſolitaria artium & philoſophiæ doctori ſalutem & charitatem.

MEmor eſto promiſſionis tuæ, quam Chriſto ſuſcipiens Catholicam fidē voto ſolenni obtuliſti. Æterna lætitia, quibus eſt promiſſa? Pœnitētibus, an

bus anſordidis? Sine dubio promittitur temporales voluptates & gaudia præſentis vitæ intuitu æternæ quietis futuræ contemnentibus, æternumque Deum amantibus. Amatoribus Dei nouimus præmia optima eſſe promiſſa: ſed amatoribus mundi, Chriſtianiſq; reprobis Deus præparauit amariſſimas pœnas inferni. Qui fidem habet; ſed habere diuinum amorem negligit, infidelis eſt; de fide quoq; fruſtra præſumit. Diuini Zelator amoris, qui Chriſtianam fidē deuotis ac bonis operibus quotidie exornare non deſinit: exercitans ſe humiliter in artibus pietatis. Vale. 14. Cal. Maij. Anno Domini incar. M D.

Cum literas acceperit, charactere Spiritus horæ conſignatas, is cui mittuntur in arte peritus: obſeruata in primis figura cœli, ipſam cum reliquis neceſſarijs conſcribat: ac deinde completis omnibus quæ ad operationem pertinent, dictaque coniuratione præſcripta, cū Spiritus apparuerit viſibilis, dicat: Chameruſi ferion notiel aſeuomy rean, badian, laſo ſear veobry haſtor pé ſon. His dictis, Spiritus reuelabit arcanum ſibi commiſſum fideliter & ſecretiſſime operanti in aurem.

CAP. XIX.

CVIVS HORA VOCATVR VENAYDOR, ET angelus eius appellatur Mendrion, habens ſub imperio principes, duces, comites & miniſteriales pene innumerabiles.

SEPTIMA hora vocatur Venaydor, cuius angelus & ſupremus Spiritus dicitur Mendrion, qui habet ſub ſuo imperio multos alios Spiritus, tanquam principes, duces, comites & miniſteriales; qui ad diuerſas operationes in magicis ſunt deputati. Ex his ad Steganographiam & eius operationes in ſeptima hora noctis deputati ſunt per vices & ordines ſuos principes, duces & comites cum ſeruitoribus ſuis multi numero. In primo ordine ſunt 10. in ſecundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 50. in ſexto 60. in ſeptimo 70.

Digitized by Google

in octauo 80. in nono 90. in decimo 100. in vndecimo 1000. in duodecimo 100000. Hi omnes per vices vocantur & veniunt ad operationem.

ℵ.		ℵ.		ℵ.		ℵ.
Ammiel	*Ventariel*	*Rayziel*	10	100	100	100
Choriel	*Zachariel*	*Tarmytz*	10	100	100	100
Genarytz	*Dubraz*	*Anapion*	10	100	100	100
Pandroz	*Marchiel*	*Imonyel*	10	100	100	100
Menesiel	*Ionadriel*	*Framoth*	10	100	100	100
Sameriel	*Pemoniel*	*Machmag*	10	100	100	100

Hic habemus ex duodecim ordinibus Spirituum supremi angeli horæ septimæ noctis Mendrion duces 12. & comites 6. qui nobis hac vice ad omnem operationem sufficiunt cum subseruitoribus suis. Veniunt autem Spiritus isti, vt Hermes Hebræus & Raziel Arabs testantur, in quacunque forma iussi fuerint ab eo, qui secundum artem operatur. Qui autem non fuerit in arte nostra perfectus: non obedientiam, sed periculum & incommodum reportabit, si ad operandum accesserit. Tu autem cũ in septima hora noctis aliquid per istos Spiritus operari volueris; obserua dominum ascendentis, & totius cœli figuram, quam cum reliquis in arte præceptis scribas in charta munda, inq; eius dorso istam coniurationem:

Coniuratio.

MEndriõ suriaco breotnirus ersoy neuo, omear nyco lays ersota theory pornys Azã meã lasias astopenason. Deinde subiũctis subiũgẽdis, dictaq; coniuratione sicut oportet: statim Spiritus vocati apparebunt tibi ad omnia parati.

Arca-

Digitized by Google

Arcanum sit qualecunque.

DE nunciando arcano prope vel procul absenti amico in hac arte spirituũ antea perito, parum refert, quale sit: modo nõ sit leue aut tale, quod alioquin per nuncios aut literas turo nunciari potuisset. Literarum etiam non est nobis cura, quales sint: modo characterem angeliprincipalis horę illius, in qua fit operatio, habeant: & nullum omnino secretum.

Formemus literas ad placitum.

Ioannes Tritthemius Abbas Nicolao Bassello monacho S. D. & hanc diui Nicolai orationem transmittit.

OMnium rerum conditor, reformator & factor creauit primũ hominem Adam, cui vxorem coniunxit pulcherrimam nomine Euam, omnium viuentiũ matrem: Catholicã Ecclesiam præfigurans coniungendam pastoribus, moribus rectitudinis pulchre refulgentem, parituramque bonorũ filios operum homines qui regna cælorum sine fine mansura humilitate percipiunt. Redemit nos Christus per benignitatẽ suam humilians se propter nos. Oportet itaque benignissimum nos amare, qui nobis fidem dedit Catholicam: quam amãtes veraciter fœlicitatem angelicam iure obtinebunt. Omnes ergo conditorẽ nostrũ omnipotentẽ, vera religione conuersantes Catholiceque viuentes, quotidie honoremus. Domine Iesu, benignissime saluator, qui nos omnes misericorditer redemisti de barathro mortis, fragilitatem & infirmitatem nostram benigne attendens, Catholicæ nos fidei conforma: quatenus post transitoriam vitam requiem æternæ consolationis & fœlicitatis perpetuo habere mereamur, Amen 14. Cal. Maij, An. Domini M. D.

Cum has literas consignatas charactere Mendrionis acceperit is cui mittuntur in arte nostra peritus: obseruet dominum ascendentis: & tam ipsum, quam totã dispositionem cœli scribat in sche-

Digitized by Google

in ſchedulam mundam, & in eius dorſo coniurationem. Deinde ſubiunctis omnibus ſubiungendis, & dicto carmine, mox, vt Spiritus ſibi aſtare viderit, dicat ad priorem hæc verba: Chamerutyn merion nodiel burmy raueto badria ſauepo elay reas penaſon.

Cum hæc verba inſonuerit ad eum, qui inter cæteros ſpiritus apparet eſſe præſtantior: mox ille placide accedens commiſſum ſibi reuelabit arcanum.

CAP. XX.

CVIVS HORA VOCATVR XYMALIM, ET *angelus eius imperator ſupremus appellatur Narcoriel, habens ſub ſe principes, duces, comites & ſeruos.*

OCTAVA hora noctis vocatur Xymalim, & angelus eius Imperator primus & ſupremus appellatur Narcoriel, qui habet ſub imperio ſuo multos Spiritus alios, principes, duces, comites & miniſteriales: qui per ordines ſuos ad diuerſos effectus vocãtur ab ijs, qui in ſecretis philoſophiæ operantur. Et ex his omnibus duodecim ſunt ordines eorum qui Steganographiæ deſeruiunt. In primo ordine ſunt 10. in ſecundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 50. in ſexto 60. in ſeptimo 70. in octauo 80. in nono 90. in decimo 100. in vndecimo 1000. in duodecimo 10000. Hi omnes ita ordines obſeruant ſuos, vt nemo tuto per eos poſſit operari, niſi fuerit in omnibus ad plenum inſtitutus. Quiſquis enim non obſeruat debitum ordinem: & ſeipſum exponit periculo, & optato fruſtrabitur effe-

ctu.

Cam-

ℜ.		ℜ.		ℜ.		ℜ.
Cambiel	*Amelzon*	*Xanoryz*	100	100	1000	1000
Nedarym	*Lemozar*	*Iaſtrion*	100	100	1000	1000
Aſtrocon	*Xernifiel*	*Themaz*	100	100	1000	1000
Marifiel	*Kanorſiel*	*Hobrazym*	100	100	1000	1000
Dramozyn	*Bufanotz*	*Zymeloz*	100	100	1000	1000
Luſtifion	*Iamedroz*	*Gamfiel*	100	100	1000	1000

Hic iam habemus nominatos duces 12. & comites 6. per omnes duodecim ordines occulta diſpoſitione conſtitutos, qui habent ſub ſe miniſteriales numeratos XIII. & CC. qui nobis ad omnem operationem octauæ horæ noctis ſufficiunt. Cum itaq; per eos in Steganographia octaua hora noctis operari volueris: obſerua dominum aſcendentis, & tam ipſum quam totam diſpoſitionem Cæli in chartam mundam ſcribe, & in eius dorſo cum cæteris ex more conſuetis iſtam coniurationem.

Coniuratio.

NArconiel apleſ pornya nauelo meas. Triome ilneas azyfan lafias my breſſion erſoti penaſon. Deinde ſubiunctis ex more ſubiungendis, & dicta coniuratione, ſpiritus vocati aderunt in ea forma, quam eis ſumendã præceperis, ad omnia prompti.

Argumentum ſecretum.

ARcanum, quod volumus ſcire amicum procul abſentem, ſi nec literis cõfidimus nec tabellionibus: in octaua hora noctis potiori ex ſpiritibus Narcorielis committamus, nihil omnino metuentes, quoniam omnes fideles ſunt, & ad obedientiam paratiſſimi.

T Lite-

Digitized by Google

Literas formemus ad placitum.

O Benignissime Iesu, gratias ago pietati tuæ sanctissimæ, qui sanguine tuo genus humanum patri cœlesti reconciliasti, pendens eleuatus in Cruce miserabiliter. Floridam nobilissimi corporis iuuentutem propter nos vulneribus duris subdidisti, vt hominem viuificares mortuum. Gratias igitur, quas possumus, redemptori nostro Catholici agamus: gementes & laudantes memoriam passionis more Christiano saluatoris generis nostri recolendo. Miserere mei clementissime Iesu, clementiæ fons, pietatis abyssus, gloria sanctorum, lumen supernorum ciuiũ: tuique sanctissimi amoris suauissimum mihi gustum infunde. Erue me ex omnibus calamitatibus meis. Da mihi cordis veram lætitiam, vt exultem in laudibus tuis, glorificans te: quoniam dolore vulnerum tuorum sanasti me. Quid retribuam clementiæ tuæ, Redemptor meus, viuificator meus? Compatior tuis laboribus lachrymisque feruentibus, & sanctissimis vulneribus corporis tui benedicens Saluator benignissime Iesu gratias immortales ago, indulgentiam facinorum postulans. Anno Domini M. D. 13. Kal. Maij. scripsi hanc orationem ἐγὼ ἰωάννης τρίτημιος.

Cum literas, qualescunque fuerint, charactere Narcorielis consignatas, acceperit is cui mittuntur in arte peritus: dominum ascendentis eadem hora obseruet, & tam ipsum, quam totam cæli dispositionem, cum reliquis scribat in schedula munda, subiunctisque omnibus necessariis ex more, & dicta coniuratione, cum viderit sibi astare spiritus, dicat ad potiorem ista verba: Medaro Caslotiel va reneas thasny thyrmo thea penason.

His dictis secundum huius artis institutionem, mox spiritus principalis accedet propius, & arcanum verbum indicabit.

CAP. XXI.

CVIVS HORA VOCATVR ZESCHAR, ET spiritus eius appellatur Pamiel, multos sub se habens principes.

NONA hora noctis vocatur Zeschar, & Angelus eius supremus Imperator appellatur Pamyel: qui habet more præcedentium sub Imperio suo multos alios spiritus, bonos & malos, principes, duces & comites & ministeriales per vices & ordines eius deputatos. In primo namq; ordine sunt 10. in secundo 20. in tertio 30. in quarto 40. in quinto 50. in sexto 60. in septimo 70. in octauo 80. in nono 90. in decimo 100. in vndecimo 1000. in duodecimo 100000. Nos autem in operationibus Steganographiæ non indigemus his omnibus, cum pauci nobis sufficiant.

ℜ.		ℜ.		ℜ.		ℜ.
Demaor	*Comary*	*Befranzij*	10	100	10	100
Nameal	*Matiel*	*Iachoroz*	10	100	10	100
Adrapon	*Zenoroz*	*Xanthir*	10	100	10	100
Chermel	*Brandiel*	*Armapy*	10	100	10	100
Fenadroz	*Euandiel*	*Druchas*	10	100	10	100
Vemasiel	*Tameriel*	*Sardiel*	10	100	10	100

Hic iam habemus ex spiritibus Pamielis 18. principes: qui per vices suas aliquando sunt duces, aliquando comites : quorum ordines qui nescierit, frustra in hac arte laborabit. Ministros sibi habent deputatos per vices & momenta horæ 1320. cum quibus operantur mirandos effectus. Cum itaque per eos in nona hora noctis operari in Steganographia volueris, obserua dominum ascendentis eiusdem horæ, ac totam figuram cæli: & scribe omnia in charta munda, & in dorso ipsius chartulæ istam coniurationem.

Digitized by Google

Coniuratio.

PAmyel lyraz lafian mauelo breothis thirmoã erſoti layr pornis theory moarazar, penaſon. Deinde completis omnibus quæ præcipiuntur in arte, dic ipſam coniurationem, diligentiſſime præcauens, ne aliquid obmittas eorum, quæ ad perfectionem operationis requiruntur. Dicta autẽ coniuratione, ſtatim ſpiritus nominati viſibiles apparebunt in ea forma, quam eis, vt induerent, præcepiſti. Sunt enim omnes, quos nominauimus, beneuoli, boni, prompti, & ad obdientiam rite operantis voluntarij, & in commiſſis fideles.

Argumentum Secretorum.

ARcanũ, quodcunque nobis occurrit; quod alioquin neque per literas neque per nuncios tuto poſſumus notum facere amico, primo inter ſpiritus nobis apparentes committimus, & ſecuri ſumus. Potior autem inter alios habitu & corona diſcernitur.

Literæ formentur ad placitum.

VUlate mortales qui nunc ridetis: benignitatemque noſtri glorioſi redẽptoris grauiſſimis peccatis horrẽdiſque ſceleribus multipliciter ingratiſſime ſpreuiſtis. Ecce Turcus, Chriſtianorum letalis inimicus, ab Vngaria mouebit exercitum, trucidabit homines more beſtiarũ. Tranſiuit Danubium truculentus & zelo impietatis quaſi igne ſuccenſus. Propterea lugete miſerrimi, horrenda cæde morituri, in zelo amaritudinis moriemini, quia comprahendent vos delicta veſtra. Leges Dei redemptoris veſtri benigniſſimi contẽpſiſtis. Propterea hoſtibus trademini crudeliſſimis, qui deuorabunt vos quaſi locuſtas. Auditu percepimus, quam crudeliter Turcus Vngariam, Bohemiam, Poloniamque inuaſerit: ciuitates deſtruxit validiſſimas: mulieres virgineſque conſecratas Deo, zelo ſanctitatis tenentes caſtitatem, turpiſſime ſtuprauit, horribiliter mactans Catholicos quoſcunque homines, inſtar beſtiarum crudelium graſſans vbique. Crudelitatem

eius

eius horribilem in breui sentietis : Germaniam enim subito turbabit suo exercitu bellicosissimo nisi generalis principum defensio sine mora resistat. Gementes igitur humilitatem assumite: mores emendate: cum lachrymis Deum orate, quatenus vobis concedat remissionem delictorum, & liberet nos ab inimicis qui nostrum sanguinem maxime sitiunt. Scripsi 13. Calend. Maij. Anno Domini M.D. Ioan. Trittemius.

Literas veluſtas, vel alias quaſcunque ſigno Pamjelis firmatas, ſuſcipiens is cui mittuntur in arte peritus, obſeruet & ſcribat dominum aſcendentis, & totam cæli figuram ſicut præcepimus in charta munda, faciatque omnia & ſingula quæ ſunt ſecundum artem facienda: & dicta coniuratione, cum viderit ſpiritus miſſos aſtare viſibiliter, dicat ad potiorem : Chaſmeron apornys veto mean ilno vean aplois cralta ilſo pamerſon. His dictis ad principalē, ſtatim accedet propius, & arcanum ſibi commiſſum in aurem ſenſibiliter reuelabit.

CAP. XXII.

CVIVS HORA VOCATVR MALCHO, ET *Angelus eius Imperator appellatur Iaſguarim, qui habet ſub ſuo Imperio principes, duces & comites & miniſtros plures.*

DECIMA hora noctis vocatur Malcho, & Imperator eius Angelus ſupremus appellatur Iaſguarim, qui habet ſub ſuo imperio principes multos, duces, comites & miniſteriales, mirandis & diuerſis operationibus magicis deputatos : quemadmodum Salomon cognomento Hermes in ſuo ſecreto Magicæ teſtatur. Ad Steganographiam per vices & ordines ſuos deputati ſunt duces 100. & comites 100. miniſteriales multi, vt:

Digitized by Google

ℜ.		ℜ.		ℜ.		ℜ.
Lapheriel	*Chameray*	30	10	100	100	300
Emarziel	*Hazaniel*	30	10	100	100	300
Nameroyz	*Vraniel*	30	10	100	100	300

Quamuis autem multi sunt duces & comites ad operationē Steganographiæ in decima hora noctis deputati : tamen cum nobis pauci ad omnia sufficiant; ex ducibus tres, & ex comitibus similiter tres nominatim posuimus in hac tabula : subijcientes numerum seruorum eorundem per vices & ordines legitime distributum. Qui autē plurium nomina scire voluerit, aduocet vnum ex prædictis, & interroget eum de singulis. Cum vero per istos spiritus operari volueris in decima hora noctis : obserua & fac vniuersa, quæ præcepta sunt, diligentissime scribens omnia in schedula munda, & in eius dorso istam coniurationem, eo modo, quo præceptum est.

Coniuratio.

IAsguarim apornys vesale moes labiel throe. Tadrys asiel cachylos thubla naillo thirmiel vear. Turiel cralty solmys aslotiel naemes renhar, vear thirmo cralnoti saon dremion lauiel odres, notiel pornys. Pornis mear moab sayr aslotiel lo raytu lian aseuo, Bian eory churio bays astropenason. Deinde subiunctis subiungendis, & dicta coniuratione, sicut oportet : mox Spiritus vocati astabunt.

Arcani cuiuscunque intentio.

SIt arcanum quodcunque. Cum illud per literas & nuncios notificare non potes amico prope vel procul existenti: vocatum vnum aut duos ex spiritibus Iasguarim tabellarios constitue tuos: committe arcanum, nihil dubitans.

Lite-

Literæ formentur ad placitum.

Hæc est prophetia Nicolai Basselii Irbusiensis S. Episcopi, quam vidit in Spiritu. Et dixit: Hæc dicit Dominus pastoribus Ecclesiarũ. Cito peribitis. quoniã calamitas maxima vestrũ dominium latũ dissipabit, totamq; Europam respergit. Væ Ismaelitis, qui tabernaculi fœdera rumpunt: quoniam liuore & temeritate pascua rapiunt. Ecce rumpetur dominium, quod habetis, nisi pœnitentiam ampliorem accelleretis: trademini q; dilacerandi. Heu tota Ecclesia respersa est pessimis moribus: simulatio inuasit ministros eius: fugite, nolite respicere desolabimini, eritisq; tractus canibus: totam terram respergent sanguine. Quærite pœnitentiam habitatores terræ. Beniamin adolescentulus turbationes experietur. Væ habitatoribus Genesarethi, quæ est Europa: quoniam propter multitudinem peccatorum suorũ peribunt sub manibus Bulgarorum. Explicit propheta Nicol. Episc. Ir. 12. Cal. Maij.

Cum literas qualescunque signo Iasguarim pra notatas acceperit is cui mittuntur in arte peritus: faciat omnia, quæ secundũ artem præcipiuntur, & obseruet ordinem planetarum, scribat q; scribenda. Et dicta coniuratione supra scripta: mox, vt Spiritus apparuerint missi, dicat ad priorẽ inter eos: Chameruſin othriel arnotiel solais elty. Naeles proy vear sato cralnoti, penason. His dictis, statim accedens spiritus commissum sibi nuncium fideliter ac placide reuelabit.

CAP. XXIII.

CVIVS HORA VOCATVR AALACHO, ET angelus eius supremus Imperator appellatur Dardariel: qui habet sub suo imperio duces, comites & spiritus multos.

NDECIMA hora noctis vocatur Aalacho, & Spiritus eius imperator supremus appellatur Dardariel, habens sub suo imperio multos potentissimos principes & duces : qui præsunt comitibus & mini-

Digitized by Google

& miniſterialibus pene infinitis. Sunt autem ipſi duces ſupra modum benevoli, hilares & iucundi: & delectantur conuerſari cum hominibus. Suntque operantibus in arte bene inſtitutis obedientiſſimi. Et nota, quod ducũ iſtorum infinitus eſt numerus quia pene totus aer repletus eſt: & numerari non poſſunt. Dicit autẽ Salomon Hermes: & nos ſumus experti, quod inter duces, comites & miniſteriales Spiritus Dardarielis multi ſunt boni, vtiles & honeſtiſſimi, qui hominibus ſemper prodeſſe cupiunt, cohortantes eos ſemper quodã inuiſibili magiſterio ad bonum, ad honeſtatẽ, pacem, concordiã, ad integritatem fidei, ad amorem Dei, & obſeruantiam mãdatorum eius, ad contemptũ mundi, ad ſupernæ fœlicitatis deſideriũ, & ad omne bonum. Iſti ſunt boni & ſanctiſſimi Spiritus, qui Deum amant, venerantur & habent, qui delectantur eſſe cum hominibus ſanctis & Deum timentibus, quia ſunt eis protectores deputati à Deo Creatore omnium. Alij autem ſunt mali & peſſimi apoſtatæ à Deo, omniũ bonorum inimici, qui continuc temptant mortales, & inſidiantur hominibus. Et quicquid boni Spiritus ad honorẽ Dei inſtituunt, hoc iſti ſemper deſtruere & reuocare conãtur. Et aer iſtis maligniis Spiritibus plenus eſt: inter homines currunt & diſcurrunt inuiſibiliter, ſemper incitantes eos ad malum: & incautos ſecum trahunt ad Infernum. Per iſtos malos Spiritus Dardarielis fiunt infinita maleficia, non ſolum apud Chriſtianos, ſed etiã apud infideles: & maxime decipiunt mulierculas ad malitiam promptiores. Et quicunq; per eos maleficijs inſiſtere voluerint, erunt in malis ſuper omnes alios maleficos potentes & æterno incendio digni. Nos autem qui non malum, ſed bonum & docere & operari ſemper pro viribus cupimus; non ex malis, ſed ex bonis Spiritibus duces nobis nuncios paucos ponamus.

Car-

R.	R.	R.		R.	
Cardiel	Masriel	Nermas	10 20	00	20 10
Permon	Hariaz	Druchas	10 20	00	20 10
Armiel	Damar	Carman	10 20	00	20 10
Nastoriel	Alachuc	Elamyz	10 20	00	20 10
Casmiroz	Emeriel	Iatroziel	10 20	00	20 10
Dameriel	Naueroz	Lamersy	10 20	00	20 10
Furamiel	Alaphar	Hamarytz	10 20	00	20 10

Ex bonis itaque spiritibus Dardarielis duces hic nominauimus quatuordecim, & comites septem, qui nobis ad omnem operationem Steganographiæ pro vndecima hora noctis sufficiunt cum seruitoribus eorum multis & pene infinitis. Cum itaque per aliquem vel aliquos eorum operari volueris: fac omnia quæ sunt in arte Steganographiæ præcepta: & postquam compleueris omnia, dic istam coniurationem cum attentione.

Coniuratio.

DArdariel pirno nadeuym pornis melto, nachir pheon pliros euali estafri thyrmano, Oniel maniel, vear raby cralnoti Vemy Throe orbasiel asar rauean. Purgiel near iano masiel arlay. Naseui myrsos modias merchul noti penason. Hac coniuratione completa cum attentione debita, spiritus vocati cum beneuolentia astabunt.

Arcanum committendum.

OMnes supra dicti duces & comites, boni & fideles sunt, nemini omnino nocentes, qui Deum amat in veritate. Ergo committe eis, quicquid in 11. hora noctis nunciare volueris amico prope vel procul absenti, nihil hæsitans secundum artem.

Digitized by Google

Ioan. Trittem. Abb. Span. Cornelio Gyrardi Gaudensi, Canonico Diui Augusti prope Leidis, S.D.

Dominus noster Iesus Christus, mitissimus animarum nostrarum saluator, promisit nobis fælicitatem æternæ consolationis, si mandata eius puro semper corde obseruemus. Tu ergo charissime frater custodi mandata Dei & sanctæ regulæ, diligenter: quia nisi omnia usque ad mortem inuiolata seruaueris, quæ omnipotens Deus tibi mandauit: morte peribis æterna. Idcirco tradidi tibi formã & legem religiosæ & sanctæ conuersationis. Caue igitur diligenter, ne cor tuum per amoris desiderium alicui creaturæ mortali dederis possidendum: quia nemo venit ad illa suprema gaudia, nisi qui mundum pro Deo contemnit. Iterum ergo per has meas literas te hortor, vt amicum charissimum: monitiones meas, quas feceram, obserues tibi. Me enim fælicem existimo, cũ scripsero aliquid boni isto sacro tempore maxime ad ædificandum de modo bene viuendi, quo te semper melior efficiaris. Idcirco nunc iterum tibi scribo in bonum tuum: quia non minus periculum tuum, quam meum timeo. Sed oro: semper vigila, in timore Dei proficiens quotidie, & viuens innocenter, nulli nocens, in sanctoque proposito omnino perseuerans. Non confidas tempori, non fortunæ, nõ ætati: quia nihil sunt, nisi fumus Reuera ego te diligo syncere in Christo Iesu orans, vt ipsemet tibi quoque sim dilectus, disponat, & qui absens sum tibi corpore, præsens semper in spiritu existam. Vnde cum tui memoriã iugiter habeam in orationibus meis: ne tu mei obliuiscaris, te vehementer oro. Vale. 12. Calend. Maij. Anno M. D.

CAP. XXIV.

CVIVS HORA VOCATVR XEPHAN, ET *Angelus eius ſupremus Imperator dictus eſt Sarandiel: habens ſub ſe principes, duces, comites & ſeruos multos.*

DVODECIMA hora noctis, quæ contingit auroram, vocatur Xephan, & Angelus eius appellatus eſt Sarandiel: qui habet ſub ſuo imperio multos ſpiritus, bonos & malos, principes, duces, comites &, miniſteriales: qui ſunt diuerſis operationibus deputati: boni bonis, & mali malis. Iſti principes (vt dicit Hermes Hebræus, qui dictus eſt Salomon, in libro quarto de officiis ſpirituum) frequenter apparere ſolent in ea forma, in qua Diabolus Euæ legitur apparuiſſe, habentes vnum caput pulchrum inſtar virginis, capillis ab vtraque parte dependentibus: ſed duo corpora ſerpentina, quæ tamen ſemper velant & abſcondunt ſub quibuſdam tegumētis aut frondibus, ne videantur. In facie autem ſunt pulcherrimi, beneuoli & iocundi, & ad omnem obedientiam operantis promptiſſimi & hilares.

℟.	℟.	℟.	℟.					
Adoniel	*Marachy*	*Hardiel*	10	20	00	20	10
Damaſiel	*Chabrion*	*Nefrias*	10	20	00	20	10
Ambriel	*Neſtoriel*	*Irmanotz*	10	20	00	20	10
Meriel	*Zachriel*	*Gerthiel*	10	20	00	20	10
Denaryz	*Naueriel*	*Dromiel*	10	20	00	20	10
Emarion	*Damery*	*Ladrotz*	10	20	00	20	10
Kabriel	*Namael*	*Melanas*	10	20	00	20	10

Hic iam habemus ex bonis ſpiritibus Sarandielis duces 14. & comi-

Digitized by Google

comites 7. Cum multis seruitoribus eorum, qui nobis in duodecima hora noctis ad omnem operationem sufficiunt. Cum itaque volueris operari per eos in vltima hora noctis: obserua & fac omnia quæ præcepimus, diligẽter: & postea dic coniurationem.

Coniuratio.

SArandiel marfo porne ioniel schendiel iano Nati chilpres iosaschar meon prissi dyon volayr penason. Carmine dicto, statim spiritus vocati astabunt ad omnia parati.

Constitutio nunciandi arcani.

CVm videris spiritus in forma tibi astare peregrina: non terrearis, quia boni, beneuoli sunt, neminem lædentes & monstrosam formam, ne quem exterreant, quasi semper abscondunt, facie pulcherrima apparentes. Committe secure, quicquid in hora noctis volueris scire amicum.

Literæ formentur, vt placet.

O Miser homo, & vere miserabilis, cur non attendis omnium temporalium instabilitatem? & cur te non morituũ breui cogitas? Memẽto, quod primus homo promeruit: quod mandatum violauit. Vtinã, sicut optauit Balaam, moriatur anima nostra iustorum morte, vt contemnentes voluptates præsentes, & vanos mundi honores, simus immaculati custodiẽtes nos ab omni peccato. Sed non curamus, quousque tandem horrenda vincula mortis incidimus, cruciandi in perpetuum. Fœlicẽ illum existimo, qui ista præcogitat. Igitur ò homo proijce mundũ sicut fecit Dei filius: & cogita, quanta ex eius amore mala nos sequantur. Multa enim pericula nobis ingerit: & quoniam suis amatoribus est damnabilis, merito contemnitur. Vere est dignus æterna morte amator mundi. Quid tibi prodest iste mundus, miserabilis homo? qui dum amatur, fugit: dũ præsens est, transit: dum exaltat, deijcit: dum blanditur, decipit dum floret, arescit: dũ amatores suos emittit, ad perpetuas miserias transmittit. Anno M.D.12. Calend. Maij.

Acce-

Acceptis literis & cognito ſigno Spiritus principalis, peritus in arte faciat, quæ ſunt ex more facienda. Dicta deinde ſupra ſcripta coniuratione ſecundum artẽ, apparebunt Spiritus, commiſſum fideliter reuelantes.

CAP. XXV.

IN QVO DOCEBIMVS MODVM ET FORmam generalem accedendi ad hanc artem Steganographiæ, & operandi in ea ſine periculo, cum maxima vtilitate.

QVICVNQVE adhuius artis noſtræ occultæ ſcientiam accedere deſiderat: quicunque operari peream mirabilia & multis commodoſa periculis optat: inprimis oportet eum ornatum eſſe virtutibus, & conſcientiæ mundæ, ac voluntatis bonæ, ad Deum, ad ſeipſum & ad proximum: ne ſit inclinatus ad nocendum alicui, neque commercia turpitudinis quærat. Deinde neceſſe eſt, vt ſit bonis artibus literarum aliquãtulum imbutus, & maxime in ſcientia aſtrorum, vt ſciat generales motus, curſus, diſcurſus, mutationes, ordines, naturas, ſitus, ortus, occaſus, & effectus ſtellarum, ſignorũ & planetarum: quia ſine iſtorum competenti ſcientia nemo poteſt ad huius artis profunda habere acceſſum. Conſequenter neceſſe eſt, vt præceptorem habeat in arte perfectum & expertum: quia non, niſi paucis & in multis eruditiſſimis, & maxime in magicis peritis ad hanc ſcientiam venire ſine præceptore, poſſibile credimus. Oportet autem præceptorem non ſolum in ſcientia eſſe probatum & expertum, ſed etiam fidelem, probum & Deum timentem: quia quanto fuerit cum Deo in bona conuerſatione purior, tanto erit in huius ſcientiæ operatione ſecurior: Spiritus enim virtutibus obtemperãt. Cum itaq; ad hanc artem quiſquam acceſſurus eſt, accipiat eum præceptor, & ducat in locum aliquẽ ſecretũ & mundũ: ſit tempus tranquillũ & ſerenũ, & lu-

Digitized by Google

& luna in oppositione completa, sole clare splendẽte: & sit Mercurius in ascendente coniunctus Veneri aut Ioui, si fieri potest: sintq; Saturnus remoti & Mars: quia si ipsi aut alter eorũ fuerint cum ascendente, non erit institutio perfecta. In primis iurabit instituendus in arte hoc iuramentum: Ego N. iuro & promitto per virtutem omnipotentis Dei, per sanguinem Domini nostri Iesu Christi, per resurrectionem mortuorum & extremum iudicium, & per salutem animæ meæ in fide sancta catholica omnipotenti Deo, beatæ Mariæ virgini, omnibus Sanctis, & tibi N. quod hanc artem Steganographiæ omnibus diebus vitæ meæ occultam fideliter seruabo: nec docebo illam aliquem sine tua voluntate & consensu. Insuper in eadem virtute iuro & promitto, quod hac scientia non vtar contra Deum & eius mandata: nec contra Ecclesiam sanctam Romanam & vniuersalem seu ministros eius, neque contra iustitiam & æquitatem. Sic me Deus adiuuet, & sic saluet in extremo iudicio. Deinde præceptor legat sequentẽ coniurationem in lingua mystica, & interpretetur eam, & omnes coniurationes in hoc opere contentas, coram discipulo: ne suspicetur, aliquid esse diabolicum, superstitiosum aut Deo contrarium, vel pactum cum dœmonibus implicite vel explicite quomodolibet latenter esse absconditum.

Coniuratio Generalis ante accessum ad artem à Magistro dicenda.

Mesari cosmeniel archea sameor critas.
Dricho mosayr vsio noes veso tureas.
Abrithios naselion pyrno chyboyn ormon.
Ceruali myrbeuo lian saueao sayr.

Rhy-

Rhymano caue iapion nospiel saseuo rhaony.
Naty thirpolian ionayr chuleor nefris.
Mistriona nayr dauosy tyuamo turmy.
Pleon nomeato turias bresne nasephon
Adion sayr catros chyrosny aschyon ermy
Otyel layr romays theory natas atreuo.
Aliar measco trisna vseori iesaschor.
Bios pailon rauemy sear astro penason.

Et postquam magister artis huius discipulo suo explanauerit omnium coniurationem spirituum, ordinem & seriem: aperiat sibi arcana secretissima scientiæ huius, quæ nec scripta sunt, nec scribenda; prohibens sub iuramento præstito, ne illa reuelet alicui quamdiu vixerit, nisi dignis & in arte iuratis; nec scribat ea quouis modo vel causa. Deinde doceat eum naturas, nomina, loca, numeros, officia & proprietates omnium Spirituum, qui ad hanc sunt artem deputati: quomodo, quando, & vbi per eos sit operandum: & reliqua arcana, quæ ad huius artis perfectionem pertinent; de quibus non est scribendum.

FINITVR SECVNDVS LIBER
Steganographiæ Ioannis Tritthemii Abbatis Spanheimensis 12. Cal. Maij. Anno Domini
M. D.

INCI-

Digitized by Google

INCIPIT LIBER TERTIVS STEGANOGRAPHIÆ IOHANNIS Tritthemij, Abbatis Spanheimensis, ad Sereniss. Principem, Dominum Philippum, Comitem Palatinum Rheni, Ducem Bauariæ, Imperijque Sacri Principem Electorem.

PRAEFATIO.

POSTQVAM, *auxiliante Domino nostro Iesu Christo Saluatore fidelium animarum, primos artis nostræ libros duos compleuimus, in quibus Steganographiam nostram vtcunque descripsimus: oportet nos hunc tertium librum illis coniungere, & mirabilibus adinuentis mirabiliora copulare. Inueni in quodam libro cuiusdam antiqui Philosophi, qui dictus est Menastor, esse possibile, vt quadam arte mentis nostræ conceptum amico notum faciamus, quantumlibet absenti, in 24. horis, sine verbis, sine libris, & sine nuncio, perfectissime, latissime & secretissime. Cum autem desiderio sciendi vehementissime ducerer: cæpi velle experiri dictionum veritatem: & post multos labores tandem inueni ipsam scientiam experientia probatam. Maximum est huius-*

iusmodi artis secretum & tantis obscuritatibus inuolutum, vt nulli facile sit peruium. Menastor enim nimis obscure & paucis verbis mysterium inuoluit: tantisque viribus, vt secretum maneat, vsus est, vt post eum adhuc nullus reperiri potuerit, qui ausus sit eius sermonem aliquo documento facere clariorem. Ego autem metuens, tam mirabile opus propter nimiam obscuritatem vilipendi ab imperitis, aut tandem igni cremari: cum in eo multis probationibus iamdiu sim expertus: ita illud literis commendare apertioribus volui, vt & viris eruditis ac in magicis studiosissimis, cum Dei auxilio, possit aliquatenus fieri peruium: & tamen imperitis Rapophagis omni tempore maneat occultatum, & nullatenus eorum obtuso intellectui cognitum.

Dixit autem Menastor: Septem sunt planetæ, quibus septem præsunt Angeli, & illis sunt 21. spiritus subiecti, per quos nunciantur arcana. *Horum nomina per tabulam exponamus.*

Digitized by Google

Manſiones ſpirituum cum planetis vr. M. L. n. c.

				R. Roth.		R. Roth.	
☽		*Sadael*	1	—	675	663	651
♄	*Oriffiel*	*Poniel*	2	—	700	688	676
		Moriſiel	3	—	725	713	701
		Floriel	1	—	575	563	551
♃	*Zachariel*	*Ariel*	2	—	600	588	576
		Raphael	3	—	625	613	601
		Amael	1	—	475	463	451
♂	*Samael*	*Aſmael*	2	—	500	488	476
		Nebiel	3	—	525	513	501
		Laniel	1	—	375	363	351
		Baſael	2	—	400	388	376
☉	*Michael*	*Vanriel*	3	—	425	413	401
		Zabdiel	1	—	275	263	251
		Sacmiel	2	—	300	288	276
♀	*Anael*	*Adrniel*	3	—	325	313	301
		Carmiel	1	—	175	163	151
☿	*Raphael*	*Nabeyel*	2	—	200	188	176
		Pathiel	3	—	225	213	201
		Remaſiel	1	—	75	63	51
☾	*Gabriel*	*Teſpiel*	2	—	100	88	76
		Theoriel	3	—	125	113	101

			Roth.	Schw.	R.	S.
♃	*Aniel* 4	*VVenaſor*	631	20	642	639
♄	*Saturnus*	*Schamaro*	627	20	638	646
☿	*Kraluotos*	*Thubrays*	626	20	650	634
	Ymaruna	*Tzatzraym*	628	20	639	

Isti sunt septem Angeli planetarum secundum traditionem antiquorum sapientum, quorum quilibet ducit Mundum annis trecentis quinquaginta quatuor mensibus bis binis in ordine suo. Orifiel est Angelus Saturni, qui à principio creationis gubernauit Mundum annis 354 *mensibus* 4. *Postea Venus, deinde Iuppiter, post illum Mercurius, ac deinde Mars, postea Luna, postremo Sol. Quilibet annis* 354 *mensibus* 4. *suum Angelum in tabula sibi communi scriptum dominium Mundi habuisse describitur. Itaque tempore diluuij ferunt sapientes Samaelem Angelum Martis seruiuisse Imperio reginis: Gabrielem autem Angelum Lunæ tempore confusionis linguarum: Michaelem Angelum Solis, tempore exitus Israelis de AEgypto Et quidem si quis assertioni præfatæ adhibet fidem, per semet ab origine Mundi facile mutationes temporum, & gubernationem Angelorum vsque ad suam ætatem præscripto ordine poterit supputare. Nos autem ea, quæ nostro conducunt proposito, prosequentes, septem Angelis planetarum prædictis* 21. *subiectos alios spiritus, hoc est, vnicuique tres non ambigimus secundum huiusmodi artis nostræ institutionem: per quos intentionis nostræ operamur effectum. Ordinem planetarum consuetum obseruabimus, à supremo omnium Saturno incipientes vsque ad Lunam: primo cuiuslibet principalis angeli operationem conscribentes, ac deinde subseruientium: & capitula per ordinem coniungentes.*

Digitized by Google

CAP. I.

DE ORIFIELE, PRIMO ET SVPREMO ANGELO Saturni, & de operationibus, quæ fiunt per eum.

SATVRNVS, planetarum omnium altior & supremus motu natura tardus, frigidus, quia remotus, difficilis, grauis, à puncto sui principii 650. annis vsque ad punctum primæ stationis in quolibet signo mensibus cõmorans 30. naturali proprio motu mouetur 626. Eius primus & supremus Angelus vocatur, secũdum opinionem antiquorum, Orifiel, qui habet sub se alios tres principales Spiritus, videlicet Sadael, Poniel & Morisiel, de quibus suo dicemus & loco & ordine. Per hunc autem Orifielem magnum Saturni Angelum fiunt multæ & diuersæ operationes in Steganographia. Per ipsum possumus mentis nostræ arcanum notum facere amico, artem scienti, vbicunque fuerit: per literas, si placet: vel etiam sine literis & alia multa mirabilia facere, quæ nemo intelligit alius, qui in hac nostra scientia imperitus fuerit. Itaque volens per hunc Angelum in Steganographia quippiam operari, maxime in die Saturni, & in his rebus, negociis & causis, quæ pertinent ad Saturnum: in primis necesse est, vt motus eius noueris varios & diuersos. Et varios primum, purum, proprium, mixtum, rectum, retrogradum & confusum. Et in his omnibus non solum generales regulas ab Astronomis traditas (quia licet maxime conducant huic scientiæ nostræ, tamen non penitus sufficiunt) sed etiam particulares sciat necesse est. Pro fundamento igitur præsuppositis tabulis & regulis de motibus planetarum, quos omnino scire operãtem in hac arte necessarium est:

specia-

ſpeciales regulas & tabellas punctualium motuum per ſingula capitula huius operis adiecimus, ſine quarum obſeruatione nemo in hac arte poterit operari. Et nota, quod dies cuiuslibet planetæ in quatuor partes æquales diuiditur, quarum primam, i. horas inæquales tres angelus ipſius planetæ principalis obtinet: & reliquas tres partes eius ſubſtituti per ordinem conſequuntur. Exempli gratia; In die Saturni Orifiel, primus angelus eius tres horas ab ortu ſolis inæquales, quæ dicuntur horæ planetarum, poſſidet: ſecundas tres primus Angelus eius Sadael. Tertias tenet Pomiel ſecundus: & quartas tres horas Morifiel Angelus Orifielis tertius. Sub primis tribus horis diei tam Saturni quam cæterarum ſtellarum in rebus Saturno appropriatis operandum eſt per Orifielem; ſub ſecundis per Sadaelem; ſub tertijs per Pomielem: & ſub vltimis tribus per Morifielem. Et omnes operationes ſecundum motum Saturni aut proſperum effectum accipiunt aut debilem. Sed iam tabulam punctualem ponamus.

Tabula punctualis.

R. ἄλφα S.

b 638 672
644 633 657
650 635 655
629 642 667
650 632 R. 658
645 640 673
635 637 675
646 643 660
636 638 651
632 634 675
646 βῆτα S. 669
639 669 663
634 675 658
641 654 660
642 675 667
649 670 637
642 660 665
648 675 662
638 661 668
634 651 663
647 671 R. 659
632 664 γάμμα R. 694
630 659 694
642 666 680
633 667 679
648 674 700
650 667 695
655 673 685
626 663 686
650 659
644

632 688
684 701
725
689 δέλτα R. 719
684 719 713
691 725 708
692 704 710 R.
699 725 717
692 720 707
698 710 715
688 721 712
684 711 718
697 707 713
682 721 709
680 714 S.
692 709 γ. ω
683 716 641
698 R. 717 642
700 724 649
685 7 7 640
676 723 635
700 713 24
694 709 644 R.
688 722 646
683 707 633
685 705 635
602 717 632
682 708 631
690 723 646
687 725 635
693 710 18
643

Ille ordo nigrocoloreſcriptus

642	685	
639	17	
633	693	
643	696	
S.B.R.	692	
657	690	R.
665	691	
674	692	
21	698	
672	993	
667	696	
671	695	
18	720	
654	707	
656	710	
671	17	
666	722	
670	721	
671	710	
23	10	
	712	
II T.R.	713	
681	710	R.
700	708	
685	721	
683	714	
19	725	
682	715	
689	721	
684	714	
696		

Digitized by Google

Medio motu Saturni in ſecundum diem, gradum & horam ex tabulis communibus cognito, diligenter in primis obſeruãdum ſcias, vtrum ſit directus an retrogradus; purus, proprius, mixtus aut confuſus. Hoc autẽ ex tabulis communibus non inuenies. Id circo præſcriptam tabulam ordinauimus, in qua punctum principij motus eius & finis poteris inuenire qualibet hora, diuiſis gradibus ſimul intercurrentibus in particulis minutorũ. Ita videlicet ad quodlibet minutũ in duas, tres vel quatuor partes horarias ſecundum proportionem motus puri aut confuſi, hoc eſt, aliorum planetarum coniunctione & ſeparatione obſeruata, diuidatur: impoſſibile eſt enim vel per ſtellas vel per Spiritus ſtellarum te poſſe ad effectum huius artis peruenire, niſi motu punctuali cognito & diligentiſſime obſeruato tuas operationes ad qualitates planetarum proprias noueris præciſe ordinare. Nam in diuerſis gradibus, ſignis, diebus, horis, minutis, ſecundis, tertijs & quartis planetarum effectus, quo ad hanc ſcientiam, diuerſimode variantur. In quolibet enim gradu 25. mutationes diuerſas obſeruauimus & inuenimus: vnde & quemlibet gradum in totidem partes diuidere principales neceſſarium nobis videbatur. Iſta autem diuiſio non habet locum per omnes gradus, ſed in illis duntaxat, in quibus ſtellę nobis ad hanc artem cõducentes oriuntur, cum quibus fit operatio ad ſignificandum abſentibus omne, quod volumus, miniſterio Spirituum ſine literis, ſicut dicemus. Itaque prima tabula diuiſionis graduum motus Saturni, quam præmiſimus, primæ quartæ diei vel noctis deſeruit perpetuo in his, quæ pertinent ad operationem Saturni & principũ eius; ſecunda vero ad ſecundas tres horas, tertia ad tertias, & quarta ad quartas. Deinde ſubiecimus punctualem ordinẽ motus ipſius Saturni in aſcendente, quando videlicet fuerit in vno ex primis quatuor ſignis, quæ ſunt Aries, Taurus, Gemini & Cancer. De reliquis octo ſignis etiam tabulam ordinabimus conſequentem.

Tabu

Tabula prima.

☉.	☽.	♄.	♃.	♂.	♀.	☿.
♌. 3.	♎	♐. 6.	♒	♑.	♓. 9.	♈. 12.
639	693	16	700	647	69	☿. 12.
642	696	639	689	650	716	
633	685	638	697	634	722	
23	25	642	696	24	721	
641	679	633	☽. 691	642	☽. 714	
☽. 650	682	☉. 13	21	☉. 648	24	
642	22	644	682	643	724	
634	690	648	684	6	710	☉.
24	692	643	24		721	
647	685	23	679		7 4	
632	25	0	682		719	
					721	
	21				21	

☊	☉.	♄.
18	♎	♐. 1
	700	634
	692	☽.
	691	663
	21	673
	681	☽. 668.
	696	18
	692	674
	684	☉. 671
	24	668
		675
		666
		658.

Tabula.

4.

♍S.
673
663
665
665
671
659
633
23
♑R. 664
663
673
668
18
668
667
664
658

♑R.
706
725
714
24
717
709
19
722
707
721
708
18

7.

S.
♒
668
675
674
671
21
671
667
664
669
660
663
659
671
664

♒R.

11.

)-(R.
710
717
723
718
708
721
714
24
♉S. 715
717
708
18
722
717
710
20
0

15

♉S.
672
667
660
20
668
675
674
24

♊R.

16. ♌R.
640
642
633
23
♎S. 647
642
635

20.
♐S.
639
632
634
633
23
♑R. 632
636
635
646

19.
S.
♒
707
714
722
12
709
721
718
72

♒R.

23
)-(R.
724
717
17
722
717
710

♓S.

22
R.
♒
697
692
684
24
700
691
♓S. 691
696
684
5.
♓R.
634
646
♎S. 635
646

14.
♊S.
694
696
699
696
689
19
♋R. 679
682

69 S.
7 8
725

8.
♒S.
693 R.

17
♍R.
675
666
659
19
♎S. 672
657

♐R.
681 S.

☌.

Motus planetarum purus.

♄☉.										
649	549	333		♄	650	626				
635	538	23		♃	675	651				
646	534	☽.347		♂	☊.700	☽676	☊.			
639	546	342	☊.	☌	725	701				
644	535	348		♐	550	526				
646	25	343		☿	575	551				
635		☿☉.		☉	☽.600	☊.576	☽.			
12	♂☊.	245		☾	625	601				
647	427	232		♂	☊. 450	426				
642	450	235			475	451				
634	☊.441	25			☊.500	☽476	☊.			
24	444	246		☋	525	501				
649	24	240	☊.	☉	350	326				
635	432	246		♌	375	351				
642	439	☽.18		♍	☽.400	☊.376	☽.			
646	447	246		♈	425	401				
645	17	215		☿	250					
645	446	♀☽.		♑	☊.275					
634	442	131		♎	300	☽.				
24	439	142		♐	325					
	20	135		♀	150	226				
♑☽.	0	133		♋	☽.175	☊.251	☊.			
542	☉☊.	23	☊.	♑	200	276				
534	347	147		♒	225	301				
533	342	142		☽	50	126				
23	☊346	148		☊	75	☽.151	☽.			
546	349	☽.143		♉	☊.100.	176				
542	19	23		♊	125	201				
539	343	150				26				
19	332	139		*Grad. 26. punctualia*		725. 51				
	346			☽		76	☊.			
						101				

De vario motu Planetarum, & interpretatione Tabularum.

QVAMVIS in præsenti capitulo specialis nobis tractatus habendus sit de motibus Saturni & spiritibus eius, ac de operationibus in Steganographia per ipsos: ne tamen semel oportune dicta cogamur in quolibet capitulorum repetere: monendus lector studiosus fuerat, vt eorum quæ in hoc ipso capitulo dicimus, etiã in sequentibus studeat esse memor. Sunt autem singulorum planetarum varij motus, & in diuersos alios omnes subtilissime partiuntur. Motus purus & proprius multiplex est, & varijs subtilissimis diuisionibus variatur. Directus, retrogradus, mixtus & confusus, tot ferme punctis varantur, quot à principio sui motus in circulo diuelluntur. Quid dicam de coniunctione ipsorum planetarũ adinuicem? Nam, sicut Ptolomæus in Gentiloquio ait, centum viginti coniunctiones in ipsis planetis, videlicet binariæ 21. ternariæ 35. quaternariæ 35. quinariæ 21. senariæ 7 & septénaria vna. Et de his suo loco dicemus. De cæteris autem motibus quãuis dare certum terminum non possumus propter infinitam diuersitatẽ, quibus quotidie punctis crescentibus aut minuentibus variantur ignorantes : ad plenum tamen, quantum nos obseruare potuimus, inuenimus diuisiones plus quã 300000. in quibus omnes huius artis operationes, quo ad effectum, sæpe variantur. Et nisi quis valde expertus in omnibus his fuerit scierit-que motus ipsorum planetarum medios perfecte, ac deinde minutissimas diuisiones punctuales, quæ ex quartis, tertiis, secundis minutis & gradibus inæqualibus subtilissime diuisis proueniunt: facile in veros errores incidet, & graue periculum vix euadet. Ad perfectam itaque huius scientiæ institutionem tres tabulas ordinauimus : in quarum prima motum Saturni secundum quatuor partes tam diei quam noctis, proprium videlicet & purum, ad punctualem radicem reduximus, & ad verum ascendentis cuiuslibet signi punctum ordinauimus. Incipientes à primo

gradu

gradu Arietis puncto 641.♉♏& 69.totum Zodiacum in secunda tabula complexi sumus.Deinde in eadem secũda tabula motum Saturni in quolibet duodecim signorum ad omnes quartas diei & noctis ita digessimus ad minutias, vt qualibet hora nobis gradu ascendentis,in quo fuerit Saturnus ipse,cognito, clare patescere possit radix ipsius punctualis, semel autem terminata calculatur alicuius quod nostra ætas nescio si vnquam pertingere possit, tabula denuo à capite sui principij incipienda est.In tertia tabula septenariam coniunctionem Saturni cum cæteris planetis,quæ vnica est,ad proportioné puncti reduximus;per quam omnes coniunctiones 120. facile ad punctum reducuntur.In eadem tabula purus motus planetarum omnium per punctualem priincipij cuiuslibet diuisionem,progressionem & elongationẽ à puncto in quolibet motu cognoscitur, si medius motus antea perfecte habeatur.Nã sine cognitione medij motus impossibile est aliquem ad practicam huius scientiæ posse accedere.Rursus etiamsi medium motum & verum similiter perfectissime intelligas, nihil tibi ad huius scientiæ cognitionem proderit, nisi præscriptas tres tabulas ad omnes punctos diuisionũ in motibus planetarum à gradibus inæqualibus æqualiter sumptos per minutias singulas ad integrum intelligas.Sed iam ad operationem procedamus.

Cognitis autem omnibus,intellectisque perfecte his,quæ diximus,&auxiliante Deo,dicturi sumus:cum volueris in hac profundissima speculatione operari: in primis oportet te scire ortum exaltationem&occasum omnium stellarum octauæ Sphæræ,per quas fit operatio:&quantum quælibet distet ab alia.Sunt autem Stellæ, per quas operamur ad nunciãdum secretũ quodcunque absenti siue verbis siue scriptis & sine homine nuncio, septingentæ numero,quarum nomina,loca, ortus, occasus,eleuationes,distantias,accessus & regressus in libro speciali descripsimus, quos nimis studiosum esset hic denuo inserendo repetere.Itaque obseruata stella in omnibus sicut oportet, & cognito puncto ascendentis in quo Saturnus eadem hora fuerit, si per ipsum fit operatio:diligentissime considera qualitatem motus ipsius

pſius, vtrum ſit directus an retrogradus, purus an mixtus, proprius an cum alijs impedimentis aſpectuum malorum coniunctus, diſcretus an confuſus. Deinde punctum principij motus in eodem ſigno tam ipſius Saturni quam cæterorum planetarum ei coniunctorum ex tabulis communibus, & his quas præmiſimus, ſubtiliſſime & proprie calculatum ſcribe in charta munda: & quantum ſit progreſſus, quantum eleuatus, quantumue depreſſus, diligenter obſerua. Hoc idem facies in cæteris planetis, Saturno vel illi, per quem fit operatio, coniunctis. Simili modo diligentiſſime obſerua, quo aſpectu ſe mutuo planetæ aſpiciant, an △ ☐ ☍ vel ✶. Quia in ipſis latet huius operationis maxima vis. Item ante omnia obſerues, in qua quarta ſit Saturnus non ſolum quo ad diem aut noctem, ſed etiam quo ad ſignũ in quo eſt, & quo ad annos à principio mundi, quando fuit in domo ſua primo creatus: quia omnia iſta ſunt neceſſaria. Et nota, quando Orifiel angelus Saturni regit mundum in ſuo ordine, quod regimen ducet annis 354. menſibus quatuor. Tunc omnis operatio huius profundiſſimæ ſcientiæ, quæ pertinet ad opera Saturni, & quæ fit per eum facilis eſt, & ſine magno labore perſpicuum conſequetur effectum. Et ſimile de cæteris planetis eſt obſeruandum. Quicunque ergo, cognitis principiis huius artis, ſine difficultate voluerit operari per eam; per illum planetam operetur, cuius angelus principalis iſto tempore orbem gubernare facili calculatione inuenitur. Igitur, calculatis diligentiſſime omnibus, proceſſurus ad operationem, obſerua, quis angelus Saturni præſit illi quartæ diei aut noctis: & nomen eius ſcribe cum nomine ſtellæ, per quam vis operari, quam te videre neceſſe eſt. Omni autem tempore ſtellas tibi neceſſarias videre poteris, arte quam tradidimus, ſiue in die ſiue in nocte. Deinde ſcribe in eadem chartula cætera, quæ ſcis ſecretiſſima, cum encauſto ad hoc noſtro more præparato, ſicuti ſcis. Poſtea pone ſchedulam ipſam, quam ſcripſiſti, ante te ſuper menſam & ſcribe in aliam chartam mẽtis tuæ cõceptum, quod vis ſcire abſentẽ: & inuolue has duas ſchedulas ad inuicem, & pone in loco emi-

nen-

nentiori ante te ſuper menſam aut pulpitum. Et dic coniurationem ad Spiritum, per quem operaris, ſibi appropriatam. Aut ſi malueris ſine ſcriptis omnino nunciare ſecretum per Spiritum, vel ſine Spiritu, in tuo arbitrio ſit poſitum. Eiuſdem namque operationis eſt, cum Spiritu vel ſine Spiritu ſecretum nunciare amico, paucis alteratis, ſicut ſuo loco dicemus. Iam differentia operationum Saturni & Angelorum eius ſecundū quatuor quartas principales cum coniurationibus vnicuique per ordinem appropriatis componemus: quibus vtendum eſt, cum per Spiritum nunciatur arcanum.

De primo Angelo Saturni, qui eſt principalis, & vocatur Orifiel, qui primam quartam Saturni obſeruat.

PRIMVS & principalis angelus Saturni, ſicut in præcedentibus diximus, vocatur Orifiel, qui cum cæteris angelis planetarum in ordine ſuo orbem regit annis 354. menſibus quatuor. Hic habet primam partem tam in die, quam in nocte: & per eum fit operatio ab ortu Solis in die, & ab occaſu Solis in nocte, vſque ad tertiam horā incluſiue in omnibus, quæ ad Saturnum pertinent, & in eius die ac nocte, ſicut diximus. Cum itaq; in prima quarta Saturni aliquid volueris nuntiare abſenti ſine verbis & ſine literis: tum Spiritus Saturni non alius, quam Orifiel, tibi vocandus eſt: quia per eum poteris omnia nunciare perfectiſſime. Inprimis conſidera, in quo ſigno ſit iſte Saturnus, & in quo gradu, & an ſit directus vel retrogradus, & quibus planetis ſit coniunctio. De primo ponamus exemplum: Ecce Saturnus iam eſt in 25. grad. Tauri, die 28. menſis Aprilis anni præſentis, qui eſt Domini 1500. Nunc itaque ducamus 25. per 25. & fiunt 600. hos diuidamus per quatuor quartas æquales: & manebunt cuili-

Digitized by Google

cuilibet quartæ 150. cõpleamus omnes gradus Saturni in signo Tauri & erunt 30. Ducamus aũt 3. per 25. in toto, & fiũt 750. Rejiciamus quatuor gradus superfluos à medio tertiæ, quartæ & remanebunt 650. Accipiamus nunc punctum motus Saturni ex tabula ad præsentem diem & horam: & scire poterimus, quis sit ortus, eleuatio & occasus Angeli Orifielis cum Saturno in prima quarta: quibus cognitis, facilis erit operatio nostra.

Tabula.

☉	☽	☉	☽	☽	☉
Hora 1.	Hor. 2.	hor. 3.	grad.	punct.	hor. 1.
640	635	22	25	634	632
642	☽. 646	☉. 647	☽. 3	646	23
634	25	646	2	☉. 648	☉. 640
646	640	632	1	632	650
635	646	634	4	639	644
646	642	12	1	647	639
			5		

☽	☉	☽	☉
hor. 2.	hor. 3.	☽	
632	632	650	
640	640	640	
☿ 24	☉. 633	☽. 646	☉.
647	632	639	
638	632	650	
639	640	626	

☽. ♄

His

His diligentissime consideratis, Orifielem Angelum Saturni constat esse separatum à Saturno 25. gradibus, & 15. minutis: & est ad Orientem, à primo puncto motus Saturni 625. gradationibus distans, à fine motus 25. minutis. His cognitis, fac imaginem ex cera, vel pinge in chartam nouam figuram Orifielis in modum viri barbati & nudi, stantis super taurum varij coloris, habentis in dextra librum, & in sinistra calamū: quem dum facis, dic: Fiat hæc imago magni Orifielis plena, perfecta & apta nunciare mentis meæ secretum N. filio N. amico meo secure, fideliter & integre, Amen. Scribe in fronte nomen tuum cum encausto ex oleo rosarum temperato, & in pectore nomen amici tui absentis dicens, Hæc est imago N. filij N. cui per Angelum Saturni Orifielem nunciatur mentis meæ conceptum, Amen. In fronte imaginis scribe Merion & in pectore Troesda. Deinde coniunge ambas imagines simul, dicens: In nomine Patris & Filij & Spiritus sancti, Amen. Audi Orifiel princeps Stellæ Saturni, & per virtutum omnipotentis Dei adiuro te, auscultа: prȩcipio & mando tibi per virtutem istius imaginis tuæ, vt nuncies N. filio N. hanc intentionem meam (explicetur intentio) quantocyus secure, secrete & fideliter, nihil obmittens eorum, quæ eum volo scire, & quæ tibi commendaui. In nomine Patris & Filij & Spiritus sancti, Amen. Deinde inuolue ipsas imagines sic coniunctas simul panno mundo loto cum aqua albisine, & pone eas in vas mobile, quod appellant sapientes Indiæ *pharnat alronda*: & cooperi illud superius diligenter cum corio raso, ac pone in introitu alicuius habitationis clausæ, vbicunque volueris, ad spacium 24. horarum: & sine omni hęsitatione tuum desiderium intra illas 24. horas perfecte adimpletur: scietque amicus tuus absens intentionem in omni forma perfectissime, sicut eam super imaginem dixisti (quantumcunque prolixa fuerit) & quicquid illum ex te scire volueris, sciet in illis 24. horis perfecte & secretissime: ita quod nunquam in æternum aliquis homo poterit hoc percipere aut scire sine voluntate tua aut amici tui. Et est magnum secretum, quod nullus sapientum ante nos literis commendare ausus fuit. Amicus autem ille tuus si quid te

Digitized by Google

scire voluerit ex suis negotiis: cum eodem spiritu te potest facere certiorem intra idem spacium 24. horarum: modo sit in hac arte bene perfectus. Tu autem, 24. horis elapsis, leua imagines de loco, in quo positæ sunt: & repone eas, quia omni tempore Orifielis per eas operari potes non solum ad illum amicum tuū, sed ad quoscunque alios, mutato duntaxat nomine ipsius amici in illius nomen, quem volueris aliquid scire. Et nota, quod non oportet ipsas imagines depingi pulchras aut curiosas: sed quantumcunque simplices fuerint, nihil refert: modo habeant aliquam similitudinem proportionatam, ita vt imagines hominū esse cognoscantur. Qui autem eas pulchre depingere voluerit & poterit: nihil impedier, nec prodest.

De secundo Angelo Saturni, qui est primus sub Orifiele & vocatur Sadael, præsidens secundæ quartæ Saturni.

SECVNDVS Angelus Saturni vocatur Sadael, qui est primus sub Orifiele in ordine constitutus, & habet secūdam partem post suum principem, tam in die quam in nocte, in operibus & temporibus Saturni: hoc est, quartam, quintam, & sextam horas inæquales. Cum itaque in his tribus horis aliquid nunciare volueris ad amicum absentem in viginti quatuor horis, sine literis, sine verbis & sine nuncio: fac id per omnia & singula, quę in operatione præcedenti diximus: & obserua punctum secundi motus Saturni in gradibus suis ad signum, in quo planeta ipse mouetur, & qualis sit motus, & vbi sit Spiritus mouens astrum, quantum recesserit, & quantum eleuetur à centro sui motus, quantumcunque distet à puncto quolibet totius circuli siue sphæræ. Ad horum scientiam consequendam est tabula hæc.

Here

ℜ.	☉.	ℜ.	☉.	ℜ.	☉.
Hora 4.	hora 5.	hora 6.	hora 4.	hora 5.	hora 6.
669	660	634	673	655	660 ☿
675	671	24	663	667	651
654 ☉	661 ℜ.	666 ☉.	659 ℜ.	658 ☉.	675 ℜ.
675	657	667	23	18	69
25	671	674	672	63	613
670	664	667	657	675	23

ℜ.	☉.		
hora 4.	hora 5.		
658	668		ℜ.
660	663	ℜ	
667 ☉.	659	☿	♌
657	550		
665	653	☉.	
662	652		

LOco angeli Sadaelis ex consideratione stellæ fixæ ad pũctum motus Saturni inuento, fac duas imagines (eo modo, quo diximus in operatione præcedenti) Orifielis cum inscriptionibus, contestationibus & alijs singulis, quę ibi dicta sunt. Quibus completis, pone ipsas imagines super quinque ramusculos herbæ thrasnote extra domũ in loco securo & secreto, & dic super eas: In nomine + patris & + filij & + Spiritus Sancti, Amen. Sicut istas duas imagines Sadaelis angeli & N. filij N. amici mei simul coniunctas super hos quinque ramos mobiles posui; ita tibi Sadael in virtute Orifielis principis tui magni præcipio, vt mentis meæ secretum, quod tibi explicando commisi, sine mora ad notitiam præfati perferas amici. His dictis dimitte ibidem imagines per 24. horas; & fiet quod voluisti: scietque amicus tuus omne quod super imagines dixisti, perfectissime ac secrete. Item si volueris de aliquo absente scire, quomodo valeat, & verum statum eius in 24. horis: quantumcunque longe sit, isto modo scire poteris. ET OMNIA QVÆ FIVNT IN MVNDO, CONSTELLATIONE OBSERVATA, PER HANC ARTEM SCIRE POTERIS. NB.

Sunt arnica rubra

De tertio Angelo Saturni, qui est secundus sub Orifiele, & vocatur Pomiel, præsidens tertiæ quartæ Saturni.

TErtius angelus Saturni vocatur Pomiel, qui est in ordine secundus sub Orifiele, principali angelo Saturni: præsidet horæ Saturninæ septimæ, octauæ & nonæ, tam in die quã in nocte, in omnibus, quæ pertinent ad operationem Saturni. Locum eius, quoniam cum suo mouetur ordine ad stellas fixas 25. gradibus ab Oriente, per tabulas dispositis suis horis, ita inuenies.

S. hora 7.		R. hora 8.		S. hora 9.		R. hora 7.		R. hora 9.	
694		685		684		698		♀ 685	
700		696		12		688		676	
679		686		S. 691		R. 684		S. 700	S.
700	R.	682		692		24		694	
24		696		699		697		688	
695		689		692		682		18	

S. hora 8.		S. hora 7.		R. hora 8.	
680		683		693	
692		685		688	
683		692		R. 684	S.
23	R.	682		24	
698		690		0	
700		687		677	

Motu Saturni certificato, & inuento punctuali loco Pomielis, fac duas imagines, per omnia, sicuti diximus.

FINIS TERTII LIBRI.

Digitized by Google

CLAVIS

STEGANOGRAPHIAE IOANNIS

TRITHEMII ABBATIS
SPANHEIMENSIS.

AD SERENISSIMVM PRINCIpem Dn. Philippum, Comitem Palatinum Rheni, Ducem Bauariæ, Imperij Electorem.



VENUNDATUR

Apud Iohannem Bernerum, Bibliopolam Francofurtensem, Anno 1608.

Cum Priuilegio & consensu Superiorum.

Digitized by Google



Digitized by Google

PROEMIVM IO. TRITHEMII.

ANtiquos Philosophos artis & naturæ, qui reperissent secreta ad prauorum hominum ne deuenirent notitiam variis occultasse modis atque figuris sapientum est opinio. Moysen atq; Israëliticę gentis famosissimum ducem in descriptione creationis cœli & terræ ineffabilia secretorum mysteria verbis apperuisse simplicibus, doctiores quoq; Iudęorum confirmant. Diuus inter nostros eruditissimus Hieronymus tot penè in Apocalypsi mysteria latere dicit quod verba, Græcorum sapientes præterea non parvæ apud suos æstimationis qui fabulis conscribendis operam nauãtes, aliud imperitis atque aliud sapientibus vnius narrationis serie prudentissima ratione tradiderunt. Hos ego sapientiæ studiosissimos amatores, etsi propter ingenij tarditatem imitari nequeo : admirari tamen & qua possum industria legere non obmitto, quatenus dum illos magna præ cæteris hominibus lucubrasse considero : Ventrem memoriæ vacuum, scientiæ quasi micis quibusdam de mensa diuitum philosophorum cadentibus, vtcun-

Digitized by Google

que valeam ſaturare. Nec me penitus vt reor fefellit opinio, quoniam & multa, quæ neſciui per continuum laborem legendi didici, & aditum cogitationibus meis ad ampliora rerum ſecreta perquirendum variis modis reſeruaui. Quanquam vero non ſum tantæ vel eruditionis vel induſtriæ, vt veterum me ſapiẽtum modum illum ſecretum, quo in occultanda maieſtate Philoſophiæ vſi ſunt, apprehendiſſe audeam profiteri, modos tamen quoſdam non ſpernendos, vt mihi videtur, occultè & prorſus ſine ſuſpicione aliqua ſcribendi & occultãdi, quodcunq; volueris, excogitaui, quos ad inſtantiam ſereniſſimi Principis D. Philippi, Comitis Palatini Rheni, Duciſque Bauariæ, ac Romani Imperij Principis Electoris, Philoſophorũ ſapientiſſimi Mecænatis, quo mihi nullus dignior vius eſt, literis tradidi, & in ſubiectum volumen, non ſine ingenti labore comportaui. Ne autem hoc magnum ſecretum in aures imperitorum aut prauorum hominum deueniat, Lector quicunque futurus es, per nomẽ Dei IEHOVA ineffabile, ac per ſanguinẽ Domini noſtri Ieſu Chriſti ſaluatoris fidelium animarum moneo, rogo, & adiuro, vt hanc ſcribendi ſciẽtiam nulli pandas indigno, impudico, carnali, ſeni malitioſo, quoniam multa mala per eam fieri poterunt,

inter

Digitized by Google

inter homines, adulteria, fornicationes, conſpirationes, homicidia, & traditiones, ſi, quod abſit, manifeſtata fuerit. Nam ſicut bonus & honeſtus homo voluntatis ſuæ ſecretum alteri artem ſcienti quoties neceſſarium fuerit pro vtilitate priuata, vel communi ſecure absque aliqua ſuſpicione cujuscunque notificare poteſt & exprimere, ſic peruerſus, impudicus, & carnali amore cæcatus, voluptatis ſuæ conſentaneæ perſonæ quantumcunque impudice turpiter & libidinosè ſuum malum deſiderium per honeſta & pudica & ſancta verba determinādo locum, tempus, & modum conueniendi, quam latiſſimè potuerit abſque ſuſpicione aliqua ſignificare. Nec erit vlla iam inter coniugatos deinceps ſecuritas: dum fœmina voluntatem amatoris ſui malam ex ſcriptis optimis marito cernente, ac verba ſanctiſſima collaudante, ſine mali ſuſpicione facillime poteſt intelligere, & quicquid amaſiā ſcire volueris, Latinis verbis quantumuis fuerit indocta, viro mirante, ac nuncium, quod poſſibile eſt, perferente remandare. Enimuero ſi hæc ſcientia in notitiam Reipubl. deueniret, totus ordo turbaretur, fides periret publica, literæ, inſtrumenta, ſcripturæ omnes, ipſiq; hominum ſermones in ſuſpicionem grauiſſimam verterentur. Nemo iam literis quan-

Digitized by Google

tumcunque bonis, ſanctis ac honeſtis deinceps crederet: nullus epiſtolis adhiberet fidem, quantum libet ſancta & pudica verba fuerint, ſemper dolus, fraus, & in ore mala deceptio ſubeſſe putaretur, fierentq; homines ad omnia timidi, & non minus ad ſermones mutuos, quã ad literas quaſlibet ſuſpicioſi. Sed obiiciat mihi, aliquis dicens: Si hanc tuam ſcientiam volebas eſſe occultam, cur eam literis commendare voluiſti? Huic ego, ſi reſpondendum fuerit, dico, quia optimo Principi hanc occultare ſcientiam, nec debui nec potui, per quam cliẽtes ſuos (de quorũ ſum ego numero) à multis periculis valeat, ſi caſus acciderit, liberare. Poteſt enim per hanc ſcientiam mentis ſuæ conceptum, ſuis, quibus voluerit, occulte vel manifeſte, ſecure innoteſcere, & nullius ſcientiam, penitus in cõtrarium formidare. Quicũq; autem per hanc artem aliquid ſcribere voluerit, modos, ſigna, & proportiones ſingulorum diligenter obſeruet, quæ ſi cõſiderare neglexerit, facile eorum quæ ſcripſit, & ipſe poterit obliuiſci. Sed nunc ad demonſtrationem, Domino adiuuante, procedamus.

MODVS

Digitized by Google

MODVS PRIMVS OCCVLTE scribendi fit per singulas primas literas dictionum singularium: cuius hoc signum I.

PRimus itaque modus occulte scribendi est talis: Cum volueris aliquid scribere ad amicum secrete, vt nemo tuam intelligat voluntatem, præter eum cui scribis, tunc accipe quamcunque volueris narrationem Latinam quam non necesse sit occultari, cuius dictiones omnes sic ordina, quatenus prima cuiuslibet dictionis litera verbum reddant, quod volueris, quemamodum in subiecto argumento vel exemplo te docebo, verùm iste modus non satis est tutus, quia facile ab industrio homine posset deprehendi, sicuti sæpius expe rtus sum. In legendo quidem facilis est sed cum difficultate scribitur, quia laboriosum est dictiones ad propositum conuenientes semper in promptu habere. Huius autem modi ponamus exemplum, cuius textus apertus Latinus, tenor vero secretus Teutonice inueniatur conscriptus, videlicet:

Exemplum primi Modi.

LVcidum iubar æternæ beatitudinis excellentiss. Rex, gubernator & tutor robustissime vniuersorum virtuose viuentium, exulum refugium debitum, virtus, vnanimitas, vinculum omnium, lætitia lugentium, exultatio sanctatristium, virtus fragilium, nutritor egentium, salusque tribulatorum, miserorum adiutor, nobilium triumphator, administrator gratiarum, guberna & rege vitam seruorum tuorum, sanans infirmitates nostras, saluator omnium, decus viuentium animarum, lucidissimum lumen, esurientium refugium, benignissime amator seruorum tuorum, virtutem æterne remunerator, mitis animarum glorificator, seruientium tibi, viuifica nos Domine vt moribus

Digitized by Google

moribus bonis decorati iugiter exultemus. Fortitudo vera nos fortifica, vt nitore sanctitatis efficiamur reuocati. Adiuua nos Deus æterne redemptor. libera amatores nominis tui, peccatum omnibus remitte, tentationes extingue nocentibus, vitam virtuosam amoremq; rectitudinis tribue exorantibus nobis, Deus altissime vere viuificator infirmantium, lumen lugentium exaudinos, vt vitam iustam rectamq; mereamur iugiter tenere, viuifica nos saluator & rex misericordissime, glorificator esto, Zelantes veritatem, gaudeamusque æterni regni sublimati, conserua humiles, indulge novas, extermina nocentes.

Tenor supradicti occultus.

Lieber Getrewer/ du wöllest auff nechst Montag gerüst seyn/ so du aller best vermagst/ vnd vmb die 5. vnser an der Landpforten warten/ da wöllen wir mit vnserm Gezeug erscheinen/ ꝛc. Et sic consequenter quātum volueris.

Cautelæ obseruandæ.

OBseruandum verò quod supradictus modus, sicut diximus, non satis est tutus in rebus arduis, quia mox vt aliqua inceperit de literis haberi suspicio, facile secretum ab astuto poterit deprehendi. Sequentes itaq; modi, sunt tutiores, vt patet. Simul obseruandum, si isto vel aliis modis aliquis scribis, non satis in Latina lingua erudito, vt verba non diuidat, ne vnum existimes duo puncta si volueris: completo quolibet secreti tui verbo, vt sententia textus exterioris completa facias virgulam sic, vel è converso vt libet, tutius tamen videtur, vt nec puncta nec virgulæ fiant, & sit non in verbo secreti, sed raro periodi signum cuiuslibet modi, nec super primam literam nec post vltimam pone, quemadmodum feci superius in occulto tenore. Lieber Getrewer/ ꝛc.

Extensio

Extensio huius modi primi.

MOdus ipse primus secrete scribendi sicut & cateri pene omnes multiplici diuersitate potest variari, Ita vt is, qui supradictum ordinem secretandi perfecte intelligit, alios ex eo inferendos modos aut vix aut difficulter possit percipere. Potest enim vnusquisq; ad suum libitum hunc modum simul vt reliquos variare. Videlicet vt prima linea secreti sit conscia, secunda non, vel si ista fuerit, illa non sit, & sic consequenter occultator secretorum, prout voluerit, vtatur alternis lineis vel totis vel dimidiatis à principio literarum suarum vsq; ad finem descendendo, vel à fine ascendendo ad principium. Adde etiam, quod ab vtroque latere descendentes & ascendentes alterum secus sententias suas occultare potest tam variis tamque diuersis modis, vt in enodandis his Oedipo opus sit. Mei autem propositi nunc est primos simplices scribendi modos ostendere, & his qui digni & idonei sunt multa scire, occasionem tribuere, qua valeant ex minimis maxima elegantius cogitare.

Modus secundus alternis dictionibus, prudenter variatus in omni lingua facilis & tutissimus.

SEcundus autem modus sine suspicione occultæ scribendi est, vt dictiones narrationis textus in aperto propositi alterna positione varient: Ita videlicet vt cum prima dictionis prima litera intentioni occultæ testimonium perhibet, sequentis verbi litera prima ab officio secreti muneris vacet. Postquam 3. non sit à ministerio vacua, quarta manet ociosa, & sic consequenter, semper dictiones alternatis vicibus mixtæ secreto deseruiant, & publicæ orationi congruentes ab occultorum significatione prudenti ordine recedant, & iste modus in omni lingua mundi facilis continet & satis ad nunciandum quæ volueris secreta mihi tutus esse videtur, cuius exemplum tale est.

Exemplum secundi modi.

LIbera nos Iesu dulcissime, extrema salus beatorum spirituum, & nostros reatus indulge, gemitusq; pauperum exaudi, mitiga tribulationes nostras, renoua vetustatem morbos vitiorum sana, virtutes tribue, exules suscipe, reosq; absolue. Bone Iesu, remitte misericorditer excessus quoslibet nostres,

ſtros, quoniam grauiter peccauimus & ſæpe relapſi ſumus: dulciſſime ſaluator Jeſu Chriſte ſalua nos, benignus eſto rogantibus Ieſum, & nos famulos tuos ſupplices conſerua, homines ſumus amentiſſime Ieſu, iuſtitiæ normam tranſgredientes, miſericorditer, erue nos tu altiſſima virtus, quoniam vita noſtra aſſiduæ infelicitate ſubiecta, corrumpitur. Miſerere noſtri Ieſu Chriſte ſaluator piiſſime, reſpice humilitatem fidelium animarum, & ne permittas diutius nos errare in luto ſecuritatis tentationis pernitioſiſſimæ in amori ſicuti male turbati, verſamur, vitiis dediti, noſtram parui pendimus ſalutem, mox euocandi ad rationis examen. Benigne creator eſto propitius famulis tuis, & quam ocyus libera nos, decepit nos vanitas mundi, viam namq; veritatis nos deſeruimus, & dulciſſimum lumen animarum luto infixos erue, quoniam ſalus noſtra tu es, in tuoq; nomine ſaluabimur, gaudium indeficiens & ſempiterna fœlicitas, tu es noſtra vita, ſanctorum gloria, angelorum lætitia, ſocietas iuſtorum perfectiſſima, creator, ſaluator humani generis, Benigniſſime Ieſu exaudi nos humiles ad te clamantes, libera nos de præſenti & futuro naufragio, vt ſine fine viuamus, vtinam reſpicias nos miſerabiles ſeruos tuos exulantes, qui redemiſti nos. zelati ſumus vias tuas. Conſerua nos omnipotens Deus maieſtas infinita, miſeratio incircumſcripta, eſto protectio noſtra perpetua, Amen.

Tenor ſupradicti occultus.

Lieber Getreuwer/ Bringer dieſes Brieffs hat etwas miſshandelt/iſt vnſer Befehl/du wöllſt jn gefänglich behalten vff vnſer zukommen/ꝛc.

Exemplum Secreti Latini.

HUmanæ ſalutis amator, qui creauit omnia, nobis indixit obedientiam mandatorum, cui omnes tenemur obedire & obſequi. Præmium ſanctæ obedientiæ erit ſempiterna fœlicitas timentibus Deum. Chriſte obedientiam in omnibus imitari ſtudeamus, vt vitam æternam promiſſam nobis mereamur ingredi cum angelis per miſericordiam Dei. Agamus pœnitentiam dum poſſumus, tempus vitæ eſt breuiſſimum, cito mors imparatos offendet, repente negligentes conſumet. Iudicii animas tranſmittet, in pœnitentia agenda fratres non tardetis, velociter enim ad vos mors veniet, quem

nemo

nemo vestrum diu euadere potest. Dies ergo vestros transeuntes conspicite, pœnitentiam inchoate cum tempus habetis, ad quid diutius negligitis. O mors rerum horribilium terribilissima, quam velociter nos miseros consumis vester incolatus breuissimus est iudicio obnoxius, mors omnes exanimi submittit. Exaudi nos Christe pissime, Saluator, nobuq; pœnitere cupientibus esto propitius, concede nobis timorem & amorem tuum benignissime redemptor, indulgentiam peccatorum supplicantibus tribue, alme creator generis humani exaudi nos, veniam nobis tribuens scelerum. O Pater misericordissime esto nobis misericors, infirmitatem nostram adiuua clementissime, succurre misericorditer infirmis animabus nostris, quoniam tui sumus. Pater indulgentissime animabus fidelium requium concede, angelis coniunge timentibus te adesse digneris.

Tenor supradicti occultus.

Hac nocte post duodecimam, veniam ad te circa ianuam, quæ ducit ad ortum, vbi me expectabis, age vt omnia sint parata.

Tertius modus est alternis dictionibus ita vti, vt prima semper vacet à significatione secreti.

TErtius modus occulte scribendi ex præcedente, vt ita dixerim, oritur, in quo dictiones ad ministerium secreti alternis vicibus vt supra variantur, hoc tamen obseruandum est, vt prima narrationis dictionibus ad secretam intentionem conferat, simpliciter & vltima completa sententia seu verbo secreti in fine vacet vna cum sequente, quæ alterius verbi præcedit exordium. Et iste modus tutissimus non facile á nesciente, artem deprehenditur, & huius modi ponemus exemplum.

Exemplum tertij modi.

OMnes morimur, quoniã omnes mortaliter reatũ noxæ generalis simul edimus, nemoq; viuit nõ moriturus, omnes breui secliemur, originali delictũ baptismus indulsit, quotidiana agenda pœnitentia. Manet autẽ mors corporis quatenus humilitati Deum timeamus, qui eripuit nes peccando vitã amisimus, virtuose conseruando iterũ diuino lumine viuemus. O Iesu rex

I. in naturali Alphabeto valet 9.

cœlorum respice humilitatem nostram, tua miseratione vivimus. Indulgentiam morte tua percipientes. Heu cur non cum humilitate collaudamus creatorem nostrum miseri, qui peccata nostra humilitate proprio & redimens sanguine deuiantes bonis, æterna vita donauit nihil merentes. Ecce baiulans crucẽ Iesus moritur. O dulcissime saluator Iesu quid retribuam tibi, Iesus sine peccato innocens pro nobis moritur. Quid faciemus cum venerit ad rationis examen, veniet condignam reddere mercedem vnicuiq; suorum commissorum operum, eruntq; ibi nuda omnia, ac transibit aliquid innumeratum, cuius est horrendum iudicium. Ergo viuentes pœnitentiam facite salutarem, quoniam districti iudicij examen nequaquam muturi potest, terge fletibus crimina. Eleemosynis pauperum lacrymas sublena, Deo semper esto deuotus, diuina bonitas crimina indulgentia superat. Ergo dum tempus est pulsa misericordiam, pulsa pœnitendo. Esto gratus morti eius qui redemit te, inuoca eum cum sancta humilitate casto timore suffultus, Amen. Ioannes Trithemius.

Tenor supradicti occultus.

Morgen vmb 8. wil ich mit 400. Pferden bey dir seyn für Creutzenach vff dem Feld bey dem Gericht/ &c.

Quartus modus semper prima dictione in aperta narratione à secreto vacante duas mox occulto seruientes recipit, & verbo completo similiter vnam vacantem adiungit: ita videlicet, vt verbi sequentis prima dictio à secreti significatione sit vacua, quemadmodum & in tertio modo diximus obseruandum esse.

ISte autem modus sicut & cæteri in alios multos & varios mutari potest, de quibus dicere per singulos nullo modo esset possibile, id tamen de isto ponamus exemplum, in quo labor non erit modicus, nisi ipsius modi qualitas diligenter fuerit considerata, in qua semper post vnam vacantem dictionem,

duo

duæ sequenter valentes. Duo enim vacantes solum in fine verbi mysterij per duo pariter completi ponuntur, sicut patebit.

Exemplum Quarti.

PAssio Iesu Christi genus humanum vivificans, cuius vita innocenter afflicta liberauit nos ab omni calamitate quoniam huius humilitatem salnabitur in necessitate, sed deturbabuntur vitiosi, eritq; mors bonorum copiosa. Laudem C. I. dicamus, qui animas nostras redemit: Gratias agamus ergo nostro redemptori pijssimo, qui omnes redemit qui Tyrannidi erant subiecti, nomen ejus benedictum laudauerunt omnes, & pœnitentiam faciamus de excessibus nostris, quotidie curemus virtuose vivere in amorem redemptoris, cuius timor mundat conscientiã Iustificans nos suauiter, emendemus vitam nostram cum devotione lugentes, quatenus ad iustitiam conuersi solutionem mereamur peccatorum in charitate & humilitate iugiter perseuerantes, non deficiemus, Ioh. Trith. Abb.

L. in Alphabeto naturali valet 11.

Tenor supradicti secretus.

Ich wil noch Heint vmb 11. an der Pforten klopffen/ wart mein/ vnd laß mich ein/ ꝛc. & sic de reliquis.

Modus quintus prima vacante per 2. significantes procedit quodlibet vacante alterno concludit.

QVintus modus non multum quarto dissimilis prima vacante per duas significatiuas ex more procedit, secreti cuiuslibet verbum vna vacante concludens siue æqualium semper duæ significatiuæ dictiones vna vacante clauduntur, sin res in æqualium vltima significatiua solitaria inter duas stabit vacantes, huiusmodi quoq; ponamus exemplum.

Exemplum Quinti.

IVste viuentes fœlicitatem consequẽtur, nulla exaltabit virtus alibi quam humilitas, sola nisi temeritas condemnabit. Si fœlicitates requiris amorem, iustitiam tene, & altissimam gloriam consequeris, semper Zelator veritatis esto, noli amare mendacium, corrumpit honestatem pudicam, temperantiam

Digitized by Google

rantiam dissoluit. Fuge vanitatem mundi, quoniam brevissima est, Amator esto Jesu Christi nostri salvatoris clementissimi. Cole virtutes, vitia fuge, innocentiam cave, & in corde sanctum humilitatem custodi. Salvatorem animarum nostrarum dilige, cuius dilectio est vita manens perpetua. Contemne gaudia repente transitura, ama beatitudinis futura æternitatem nobis promissam. Cave semper insidias hostis antiqui, cuius veneni nocumentum facile devincit humilitas. Esto vigilans, ut sauitia arguti hostis non perimat, quoniam ipse semper vigilat, cuius Zelus impiissimus vehementer timendus. Cordialiter Deum ama, ipse semper manet. Amor seculi cito consumitur, honor, laus, ceteraque omnia subito terminantur. Malus Zelus via damnationis. Homo superbia tumidus mortalium vermium remorsum patietur, miser & infœlix nunquam liberabitur. Homo superbus omnium pessimus ardebit sine intermissione, & nunquam gloriam fœlicitatis æternæ conspiciet, cum Damonibus extra proiicitur, cruciatur, nunquam liberandus. Ergo væ nobis superbis æterno supplicio damnandi tenebræ & horror replebit vos. O vanitas vanitatum, quam æterna lamenta sequuntur, despicienda es, quoniam rationem obnubilas. Ioannes Trithemius.

Tenor supradicti occultus.

Auff nechst Freytag zu Nacht vmb Eins/ wil ich an dem Graben seyn/ vnd wenn es zeit ist das Schlosz zu stürmen/ so singend den Westerweller/ &c.

Modus sextus post duas vacantes, binas significantes semper recipit, siue verba sint, siue non sint.

SExtus modus vt duabus primis, ad suspicionem vitandã vacantibus duo sequentes in ordine secreti significent, & siquidem per æqualium syllabarum dictiones verbum occulte compleuerint, ipsum verbum binis ociosis exmore concluditur, sin minus donec æqualitas coincidat narratio per duo plura mysteria. vbi vacantes verbum aliquod latens terminant, mox quod sequitur á significantibus inchoatur, huius quoq; mysterii offeramus exẽplum.

Exemplum sextum.

Summa,

SVmma, H. G. nunquam moritur. Virtus est Deum pure amare, illius gloriam in omnibus exquirere, res mundi contemnere. Humilitas enim in cœlis regnabit, innocentia pura sublimabitur, sincera mens luminis illustrabitur, deuotionis feruore remunerabitur, actionesq; nostræ diuinis confirmentur, Dei amor magna operari solet, infirma contemnit, omnia respicit futura bona, fideliter vitia restringit, virtutibusque resistit. Christus in Euangelio dixit: Non oportere nos solicitare circa humanas superfluas curas habentes, inquit sanctus Apostolus, necessaria tantum simus contenti. Habeamus itaque Dei amorem & zelum animarum quibus vitam sempiternam, iucundamq; fœlicitatem post anima terribilem exitum nobis humili conuersatione tandem euadentes mortem comparare mereamur. Simus intenti operibus bonis ne vitia nos obruant. Vincamus innocenter in omni religione tanquam Christiani morituri. Deum amemus super omnia seruientes sanctis mandatis eius cum humilitate nobis infundat. Large omnia bona dat supereuntibus sibi. Despiciamus igitur diuitias varias mundi fallacis rutilantis clades honoris, omniaq; nostrum propositum corrumpentia. Viuere virtuose, mandatis obedire, iniuriam nulli facere, Deum timere, eleemosynam dare, familiam regere, bonis fauere, prauorum vitia redarguere, orationibus vacare, gloriam mundi contemnere, pœnitentibus indulgere, thesauri sunt Christianorum. Vana enim gloria mundi, repente erunt falsæ quoque diuitiæ, quas breui etiam relinquimus inuiti sola innocentia est, mortales beatificans, in nobis nostra sit gloriatio & diuitiarum possessio nobiscum omni tempore permansura, mentis eleuatio ad Deum nunquam intermittenda. Ioan. Trith.

Tenor supradicti occultus.

Gnädiger Herr/ Es sey dann daß jhr zu 11. noch heynd zu Spanheim seyd/ Wird das Schloss durch die von Würtenberg mit verrätherey eingenommen werden.

Modus septimus verbum mysticum per duas & duas secundum syllabas harum numerum variè concludit.

SEptimus modus á duobus vacantibus incipit, & quodlibet verbum secretum æquisyllabum per duas significatiuas, per vnam vero æqualium syllabarum significantem, alteramq; ociosam finit, is quoq; modus sicut & cæteri omnes.

omnes poterit multiplici diuersitate variari pro vt vnicuique industrio visum fuerit pro sui secreti occultatione conuenire, sed iam huius modi sequenter ponamus exemplum.

Exemplum Septimum.

I.C *Lumen indeficiens omnium sanctorum beatitudo ac creator vniuersitatis & rector miserere nobis, nos infirmigementes & flentes misericordiam tuam rogamus largire nobis virtutem vincendi tentationes Diaboli, vt eiectis duris laboribus requiem mereamur, O saluator dulcissime precor seruos humiles respice inutilesq; famulos, sis in nos misericors, quoniam tibi famulari totis desiderijs optamus, fac nos habere amoris tui fauorem in nobis ingiter ardentem, da nobis vinculum validum fraterne charitatis. Iesu Rex cœlorum omnipotens fac nos veraciter esse humiles, mundanumq; rerum strenuos condemptores, quatenus tuo amore semper ardentes nil diligamus hic, nilq; æstimemus nobis temporale iucundum. O Præceptor humilitatis Iesu mitissime, nos doce tuam imitari doctrinam, sumus enim vanis malis obnoxij, paucis bonis intẽti. Salua nos domine ne pereamus. O summa veritas vinifica nos, dulce animarum refugium, esto nobis turris fortitudinis. Tu enim fortissima virtus nostra, tu salus es animæ meæ mentisque recreatio saluberrima, tu ineffabile gaudium Angelorum, & omnium requies fideliũ. Tu lætitia sanctorum amantium. Tu inextinguibile nomen ciuium supernorum, Tu mortuorum vinificator, fragiliumq; clementissimus sustentator, Tu Iesu dulcissime, adiuua nos fragiles seruos tuos, quatenus per viam veritatis sine offensione incedere recto tramite mereamur. O pijssime Domine Iesu mitiga durissimum exilium meum, & cum finis istius vitæ meæ ceperit appropinquare & nobis succurrere misericorditer digneris tunc, quoniam partes faciem virtutis tuæ magnifice rutilantẽ virtuose cernent, fugientq; procul omnes malorum intentores, & mox exterminabuntur quoniam protector noster es. Rogamus per virtutem nobilissimæ mortis tuæ dulciss. non despicias seruos tuos die exitus nostri, sed nos Iesu domine singulos sanguis tuus & redimat atq; lauet, excessus nostri omnes in supernæ gaudia cœlestis patriæ expectantibus nobis pie concedant, Amen.*

D. in V. valet 9.

Tenor supradicti occultus.

Lieber Getrewer/ dein Geschäfften haben wir verstanden/

standen/Heynd vmb 9. wart vnser gar stille/ auff daß wir dem Feind fürkommen/vnd sie niderlegen.

Modus octauus per tres vacantes totidemque significatiuas dictiones alternatim procedit.

QVemadmodum sextus per duas, ita videlicet vt vnum quodcunque verbum mysticum æqualium syllabarum apertæ narrationis sententiam ita complea', vt sine fine tres vacantibus locis fuerint sequens non ab ociosis, sed à tribus significatiuis inchoetur. Si verbum secreti inæqualium fuerit syllabarum, tot in consortium sui recipiet, donec syllabæ ante periodum aliquo modo tandem fiant æquales.

Exemplum octauum.

OMnipotens sempiterne Deus benignissime remunerator æquitatis, qui filium tuum nostri generis esse participem voluisti, vt redimat diu in perditione miserrima constitutos sola bonitate redundans, formam nostram suscipiens incorruptam ex flore virginalis vteri Archangelo sancto Gabriele insinuante, quæ virgo conceptura beatißimo spiritu in æternum virgo permaneret, immunis criminis, hominibus angelisque præeminentior vniuersis genuit regem omnipotentem Deum & hominem, sanctissima & reuerendissima virgo Maria viriles consortii omnino nescia sine dolore pariens, semperq; talis altissima immaculata consistens. Mater virgo sancta Iesu Christi Dei virtute creata, humilibus omni nota loco, hominibus aliis charitate plena, omni laude dignissima existens, semperq; virgo permanens, angelorum beatißima es, quam tunc filius in omnibus quæ postulauerit largissima dignatione admittit, eamque vt matrem reverendissimam veneratur omnibus creaturis excellentiorem, qui nihil unquam exoranti negare consuenit, sed repente sanctiß. voluntati eius consentit, omnia concedens, huius tandem pauperum aduocata meritis. Igitur nobilissimæ virginis Mariæ præclare merita venerantes, Domine Imperator vniuersitatis oramus, vt lumen veritatis nobis infundas, sordes criminum detergas, gratiam & maxime omni tempore te requirentibus veraciter impendas, tentationes auferas, virtutem vincendi exorantibus nobis concedas, amorem tuum nobis induas, ca-

 stitatem

stitutem, obedientiam, temperantiam, benignitatem, humilitatem, abstinentiam, cæteraſq; virtutes omnium lacrymis deuotæ exercitationis nobis miſer. corditer largiaris. Amen.

Tenor ſupradicti occultus.

Bringer dieſes Brieffs / gibt ſich groſſer Kunſt auß / ich halte aber nicht viel darvon / verſucht jhn wol / getrawet nicht. Ioh. Trith.

Nonus modus à tribus vacantibus incipit, & per totidem ſignificantes alternatis vicibus ſingulariter procedit.

NOnus modus á tribus vacantibus cum octauo incipit, & per totidem ſignificatiuas alternatim diſcurrens ſingula verba myſtica ante periodum concludit, aquiſſyllabum, hoc eſt, trium & trium per totidem ocioſas concluditur, redundantes vero, ſi duæ per duas, & ſi vna per vnam ſimiliter vacantem terminatur, ita ſi vis vt ſequens myſtica dictio ſemper tribus vacantibus inchoetur, de quo conſequens ponamus exemplum.

Exemplum nonum.

SAlutem & charitatem dilectiſſime & ſingulariſſime amice, præſentium lator Euerhardus Rubicenſis vir optimus in amicos noſtros beneficus & glorioſus, quem vt humane excipias rogo, tibi ſuam exponet neceſſitatem, qui cum mihi veteri olim neceſſitatem & defectus ingruentes releuare, pro virib. cupio, uellem me poſſe conſolationem calamitatibus eius adhibere, ſed cum ſine grauibus, vt luce tibi clarius conſtat, damnis exhauſtis nocumentiq; variis debitis prægrauatus, de ſuæ pietatis Zelo, vehemẽter ſum confiſus qui amicitiæ vim & nexus tenet, quatenus amico te libẽter exhibeas humanũ quemadmodum ſemper conſueuiſti, eſſe neceſſitatum amicorũ adiutor. Itaq; rogo mutua illi ſub termino certo ducentos florenos, quoniam conſtitutus eſt maxima in neceſſitate, te quemadmodum docebit. Confido quoniã omnia reſtituet alacri integritate, qui poſtquam monitus abs te tandem fuerit. Quod ſi feceris, gratias habeo immortales age vt amorem ſincerum in nos tuum negotio comprobemus. Quod illi feceris, mihi velim ſcias factum, qui tibi immortales gratias agere curabo. Ipſe autem amicus Euerhardus reſtituet, videlicet

delicet, mutuatum. Soluet enim promissa in stabili stabilitate tenere nec fallere nouit. Caterum cum novos gaudeas audire rumores, dicam tibi miranda. Canem enutrivi qui vocatur Eris, rusticorum inimicum, tanta eruditione, doctrina, omniumq; rerum memoria peritum, vt bestiã exuisse nobis videatur, hominemq; induisse, Graca intelligit & latina verba nouit, delictorum veniam humiliter petit, quicquid iussero facit, me annuente gestibus, commissa fideliter custodit, nemini ipse temere pandit secreta, que ei imponuntur & creduntur baiulat. exhibere Zelotem se mei defensorem amat, ludit egregiter, aliaq; facit miranda nescientibus incredibilia. Vale.

Tenor supradicti occultus.

Dieser begert von dir N. Gülden zu entlehnen / ist mein Rath / gehe sein müssig / er ist gar verdorben / vnd mag nicht bezahlen.

Decimus modus per quatuor vacantes incipiens progreditur, & significatiuis ocioſisque terminatur.

DEcimus modus à quatuor ociosis incipit, & per totidem significatiuas ex ordine procedit ad instar octaui in tribus, ita videlicet, vt dum verbum mysticum, terminatur in vocalẽ sequens inchoetur á significatiuis, quod si finiatur in significantibus istud incipiatur à quatuor ociosis, si autem pauciores litera quã quatuor circa finem permanserint, totidẽ ociosis poterit concludi, etiam in eiusdem significantium numero dimitti. Ponamus Exẽplum.

Exemplum decimi.

SD. Cum scire vtilia sit honestissimum exornare ingenium, nilq; turpius hominibus contingere ignorantia dicemus. Vanitas mundi bonis egregiisque semper aduersatur ingeniis, quoniam intellectum nobilem sordibus ingurgitat, mentem obnubilat, memoriã dissipat, sensus turbat, disciplinam prosternit, corpus debilitat, animum effeminat, religionicq;, pietatiq; artem fabulis ex homine syluanam facit, tempus omne rebus vanis consumit, carnis solatia quærit, omnemq; nitorem catholicæ institutionis in perdendo transgreditur, non Deum reueretur, contemnit homines, beneficiorum obliui citur, malis cõscientia perturbatur, æterna respuit gaudia, gloriãq; veneratur humanam, vitiis pascitur, & sordibus turpitudine omnifaria cõmaculatur,

de futuris nil recogitat bonis æternis nudatus sola temporalia cupide amat. Tu verò amicorum optime noli insistere transitoriisq; curis, sed exalta habilitatem rationis in te sanctis bonisque moribus institutionem tuam declara, & contempto seculo intimum literis sic orna nobiliter tuum ingenium, quod natura donauit, monens vt quod possessione exteriori monstras, humilis imitans corde veraciter exhibeas, quoniam nemo gratiosum existimat bonum de corde falso prolatum esse non dicit philosophorum.

Tenor supradicti occultus.

Heynd vmb Eins ist der Pastor **von Kirchberg gestorben/nit eyl so sehr mit dem hingeben.** Ioh. Tr.

Vndecimus modus per quatuor alternatim discurrit, & verbum significantibus vinctum, vacuis concludit.

VNdecimus modus á quatuor vacantibus semper incipitur, & per totidem significatiuas alternatim procedens, in ociosis vltimis significantibus pares terminatur: omnia enim occultando capiunt à quatuor ociosis initium, & quod literas significatiuas supra quatuor restantes inueneris, tot vacuas ad finem noueris apponendas, de quo ponatur exemplum.

Exemplum vndecimi modi.

SD. Mitto tibi orationem, quam edidi in nuptiis eiusdem mei amici: Omnium creator Deus, humani generis redemptor optimusq; saluator, ne species ipsa periret, etiam nuptiarum vsum consecrauit. Legimus enim quod primo homini etiam immandauerit matrimonium dixeritque, Crescite & multiplicamini. Legem indicens conseruande humanitatis & in Euangelio dignatus est nuptias sanctificare miraculis de Deo bene merentes, seruantes castitatem, hominibus autem plus confert qui pudicũ eorum Zelum humanitatis assumunt. Vos ergo qui connubium beatum exemplo nostri assumitis & mandato saluatoris qui nonnunquam miraculis, ego vero verbis institutum religionis ad nuptiarum honorem collaudabo. Hominibus vobis quibus nutis igitur nuptias debemus & magnum coniuginum puberum religiosumq;

genus

genus quo humanum seruator: nisi enim vsus nuptiarum extitisset, ruisset totum & periisset genus nostrum nullo opitulante, sed agite vos fœcundas vt nuptias decoretis sint venerandæ moribus rectè, exemplis notabilibus, concordia pacis. Imprimis Deum colite, contumeliam odite, multum pecuniarum eleemosynis pauperibus semperq; impendite, virtuosè viuite, iustitiam seruate, beneficentiam amate, laudes Dei semper dicite, de vestro eleemosynam date. Mandatis Dei obedite, veritatem nolite deserere, Dei ministros honorate, Ecclesiis decimas soluite, peregrinos hospitate, innoxios liberate, famelicos pascite, maioribus vestris obedite, proximos vestros honestè diligite, iniuriam nulli penitus irrogantes, religionem Christianam deuotissimè colite vanos nolite sequi errores quoslibet inuentos. Doctrinam Euangelij seruate, ac viuite secundum præcepta Dei. Voluptates carnis despicite, vos honestos & benignos exhibete, cordis puritatem obseruate. Iucundum nihil amantes, mementote eius quod in S. Euangelio C. I. nobis mandauerit dicens: qui demum munditiam voluptuosæ vitæ animæq; in lutoso corpore propter Deum custodimus: puritas autem cordis semper honorifica humili oratione nutriri debet, quia mens orationibus purificatur, & remedium tentationum aufert oratio validissime: ideoq; vobis S. Apostolus dicit, vt semper esse intenti sanctis orationibus debeatis, ne tentatione aliqua deficiatis. Coniungamus vos matrimonio, quatenus generis vestri largiente propaginem conseruetis, non vt debeatis effluere noxiis voluptatibus voluptates substantiæ nobilem dignitatem futuram. Itaq; memores sciteque vos viatores esse reuertentes ad patriam, ad quam estis vocati: breuis namq; est vita istius seculi citò finitur. Sic ergo in matrimonio viuite, vt à regno Dei non tandem vos excludi contingat. Vale.

Tenor supradicti occultus.

Ein grossen heymlichen Schatz haben wir in der Erden funden/komme bald vnd hilff jhn vns rauß heben/seyn wol 100000. Gülden.

Duodecimus modus narrationem suã à quinquevacantibus inchoat, & per totidem significantes.

Digitized by Google

cãtes, alternatim procedens coniungit, quemadmodum in decimo per quatuor demonſtrauimus eſſe faciendum, huius quoque modi conſequens fingamus exemplum.

Exemplum XII.

S. D. Commodaueram tibi codicem meum de geſtis Longobardorum, & ſolumen Bedæ de temporibus, quæ oro remittas. Decet enim ſapientem eſſe muro in his quæ promiſit, fortiorem beneficiorum obliuiſci. Duplex eſt negotiorum iniquitas, Indignitatis videlicet & ingratitudinis. Ne ingratum te eſſe rectis qui fidem non ſeruaſti promiſſam, lenitatis vitio grauiſſime te Graccus noſter arguit, qui mutuum totiens expoſtulatus reſtituere nobis iuxta fidem promiſſam temere contemſiſti. Vale.

Tenor ſupradicti occultus.

Glaube dieſem Botten nicht/er leugt gerne.

Decimustertius Modus.

NArrationem ſuam à quinque vacantibus incipit ei myſticum verbum per totidem ſignificatiuas ſi tot eiuſdem literæ fuerint cum vndecimo concludit, porro ſi pauciores quam quing3 literæ myſterii fuerint, vel ſi aliquæ poſt quinque remanſerint, tot vacuis concludendæ ſunt, quod ſignificantes numero immeditaté præceſſerunt, ſemper autem verbum myſticum, quotcunque ſignificantes habuerit á quing3 vacantibus, nihilominus inchoatur. Huius quog3 modi ſequens fingamus exemplum.

Exemplum XIII.

SD Maximum decus nobilium eſt Philoſophia, dedecus ignorantiæ efficiens omnium malorum cauſa. Quid enim pulcrius, quam literis virtutibuſque operam nauare eos qui militant. Hoc Plinius, hoc ceteri nobiliſſimi viri reperiuntur egiſſe, non ſolum armis ſed eruditione quoque Barbaros oppugnantes, referentes geſtarum ſuarum memoriam poſteritati commendarunt. Quorum tamen prouocatus exemplo literas humanitatis arteſque bonas euoluere, non ceſſas armis ſtrenuus ſtudio, ſic veteres omnes

principes

principes sapientissime consueuere opes non thesauris seruandas includere, sed in vsum literarum conferre honestissimum ad fœlicitatem tendentibus iter existimantes beneficium literarum, quo efficitur Respub. immortalis. Enimuero scientia scripturarum ex infirmis viros fortiss. complures euexit. Ignorantia autem hominis vivi sepultura dicitur. Ignominiosam calamitatem hominibus adfert, bestiisq; similes facit, vera nobilitas animum eruditione & virtutibus splendidum facere & consuevit. Infinitus est fructus literarum, qui gloriam & sanctitatem animis nostris comparat in cœlis seq; immortalem terrigenis ostendit. Adde quod amor scripturæ, cum carnis incendia, noxia spiritui, extinguit, sola scientia veteribus illis philosophis memoriam optimam nominisq; immortalitatem contulit apud omnem posteritatem, cunctis semper hominibus venerandam. Maioribus quoque studium philosophiæ reddit glorioſos & splendidos tranquillitatis amatores, iustos, mansuetos passionum animi victores, luxus turpitudinisque fortissimos contemptores, facilis his ad Deum conscensus, sanctæ exercitia honestatis exemplar, omniumq; virtutũ norma, splendescit in contemplatione cœlestium dulciter eleuatum. Diuinarũ illustrationẽ consequuntur honorem Deo chari, hominibus reuerendi. Hæc imitare, literis incumbas, fœlicitatem vitæ operationibus rectis confirma. Vale. Ioh. Trith. Abb. scripsi.

Tenor supradicti occultus.

Die von Nürnberg haben Kundschaffer auff dich außgesandt/in mancher gestalt/sich dich vor/&c.

Modus XIV. inter duas vacantes quodlibet verbum mysticum concludit suis significatiuis.

Modus 14. semper à vacante sumit exordium, & per ordinem significatiuum ritè procedens per vnam vacantem, verbum in fine concludit occultandum. Caterum precedentes tredecim modos, non solum variare sed & amplificare poterunt in hac arte studiosi, vt ea quæ vario numero, vbi nos demonstrationem terminauimus incipientes vsque ad eum quem voluerint numerum per 7.8.9.10. aut plures alternatim, quocunque voluerint, ascendant.

Exemplum

Exemplum XIV.

S. D. Literis incumbas cum humili submissione, esto benignus, ignorantiam diligentissime cane. Nam doctrina instituto celebris, honestate sublimis, Eruditio moribus illustris, cunctis honoribus præferenda, parum valet vitijs immersa scientia, sedula eruditio nobilem facit semper vita virtutibus insignita exemplis decora, eruditionis; decora innocentiæ æstimatio perhibetur, quoniam sanctis actionibus conseruandus honor cœlestis, infructuosa scientia tormentis erit obnoxia, sed virtutibus viuificas in elenatis scientijs amica literis perficit vitijs maculatum, spernenda voluptates, virtutum exercitamentis insistendum seu suauitates donanda. Vale ex Sponheim 7. Calend. Ianuarij, Anno Christi M. CCCCXCVIII. Ioh. Trith.

Tenor supradicti occultus

Ich bitt dich laß mich wissen/ wie die Sach stehet/ wie du wol weist.

Modus XV. Ab vnitate signante incipit vsque ad octonarium numerum alternatim procedit.

Modus 15. Vnum præmittit, ociosum alterum, subdit significatiuum, deinde duas alternatiuas consequentur tres & sic vsq; ad octo, porro ab octonario per septem, deinde per sex, & ita consequenter vsque ad vnitatem, iterum fit descensus, & rursus eodem modo ascensus & descensus ad vnitatem, quotiens necessarium fuerit.

Exemplum XV.

Illustrissime Princeps, cum humili subiectione salutem, bonis iure disciplinis instituendi sunt principes, & virtutibus eruditioneq; Remp. iuste teneant sciantq; gubernare, glorioſissima namq; authoritas ducum est, armis & literis simul incumbere, bello exterminare hostem, artibusque literarum decorare animum fortitudine simul & sapientia regnare. Deus illustrator excellentissimus cordium omnium nobilem scientiam tribuit nobis, quam gratiæ vestræ pro viribus curabo. Habet enim insigne ministerium lucidum intelle-

intellectum cunctis hominibus merito occultandum videlicet, ne male vtendo subuertantur bene intelligitis secretum diuinæ artis satis benevolis principibus, pudicis, iustis, eruditis, dignisq; esse reuelandum, vt cauere hominum grauissimos errores, mala consilia, insidiasq; prauorum callide possint, atque conatus hostium turbare valeant, qui Remp. sedulo turbant, & quæ in rebus tuendis silentio secure mittant epistolas. Igitur charissime honorificentissime princeps, ego cum homo amator secretorum scientiæ benignitate nouerim optimis artibus fauere conabar hanc scientiam ab omnibus occultam exhibere lucidam soli amabili genere V. diligentissime, quæ magnis virtutibus vincit omnes nobiles, reges & principes nostræ tempestatis deuotiones, excellens religione, liberalitate, iustitia, quousque nobilitate admirabiliter & literarum eruditione spectabilis. Deus intelligend. nobis gratiam exhibuit, Artes varias non inutiles proposuit. Debemus autem res Zelo e pergere, motibusque sanctis incumbere, vt fœlicitatem vitæ electis post mortem nobis dispositam ingredi mereamur, eritque scientia nobis adminiculo, Amen. Vale.

Tenor supradicti occultus.

Ich bitte euwer Gnad / behaltet die Kunst heimlich biß das Buch gemacht wird / ich hab noch wunderlich ding darzu funden.

Modus XVI. cum præcedenti in processu concordat, sed è contrario semper à vacantibus inchoat.

TErtius modus à præcedenti est, quo ad principium, oppositus, quia ille primam narrationem suam á significatiuis incipit. Iste autem ab ociosis, ita vt dictio sit semper vacua, secunda vero significatiua, sicque ab vnitate vsque ad octonarium fiat ascensus, á quo iterum vsque ad vnitatem descensus, & hoc toties quousque narratio proposita finiatur, & huiusmodi consequens fingamus exemplum.

Exemplum XVI.

AD vitam æternam solis virtutibus ascenditur, quoniam vitiis diditi nequaquam digni æstimati sunt regno Dei, & superbia eorum est re-

Digitized by Google

pulsa, zelantur iniquitatem Dæmonum, eruntque semper perturbati zelotes, vermesque diræ impietatis remordebunt, Consortes eorum nunquam in æternum requiescent, sed obcæcati maximis punientur tormentis, sempiterna oblitione, in inferno nulla redemptio est, sed perpetuus luctus & incessabilis gemitus & ignis nunquam extinguendus. Ibi tenebræ & nox sempiterna timor & grauissima ærumna, frigus algorque, nullus gradus erit, nam semper carere perpetuis bonis, incendium sustinere vel frigus vel Zelum que vituperabilem, Carnalis quoniam brevissima voluptas est pro obiectamento miseræ maximis ærumnis incessitabuntur, salus autem nostrorum manet ingiter mitissima, Valete.

Tenor supradicti occultus.

Wann dieser zu dir kompt/ so leg ihn gefangen biß vff mein zukommen/ ꝛc. Et sic de reliquis quantum placuit.

Modus XVII. Primum modum per singulas dictiones imitatur literis semper in præcedente.

Decimus & septimus modus ad instar primi per singulas dictiones primas literas incipit, sed literas alphabeti callidè disponit. Ita vt pro a, accipiat b. pro b, capiat c. & sic consequenter vsque ad finem alphabeti, porro pro z, capiat A. & cum tali modo scribere voluerus, vt eo facilius queas alphabetum consequi ordinatum mente considera.

A b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t u x z.
b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t u x z A.

Pro A, capiatur b. litera sequens immediate pro B, C. pro C. D. & sic consequenter, sicut patet in exemplo.

Exemplum XVII.

Maiestas catholicæ fidei cunctis firmior factis sanctis hominibus felicitatem vitæ sempiternæ, Christo fauente spopondit, tenentibus catholicam fidem, Christus glorioſus omnipotens futurã tribuit vitam, nemo pravorum operum vitam beatam habebit, homo fidelis sequitur Christum tenendo virtutem operibus bona declaratur intentio, & catholicum nomen

Christia-

Christiana fide seruatur. Nam prauus homo fidem obnubilat Christus turpitudinẽ odit, amatq; Christianus affectus catholicos opere tenentes virtutẽ.

Tenor supradicti occultus.

Lieber Getrewer/ sey vff nechst Montag gerufft nach deinem vermögen vns zu Dienst. Et sic de reliquis. Hæc est secreti intentio.

Modus XIIX. Transpositus literis vt præcedens in alternis significantibus instar secundi vtitur.

Modus 18. supradictus, seu qualibet alia translatione literarũ vtitur, & ad instar secundi alternis significantibus, sed & ociosis variatur ita videlicet, vt narratio à significatiua dictione cuius litera prima non sit transposita, & quod est ociosa & nihil facit ad secreti narrationem.

Exemplum XIIX.

S. D. Quæsisti nuper frater amantissime, vtrum haberem faustinum de Spiritibus. Heu dudum amisi, magna eruditionis factum in quarta Codicem, & timeo quod benignitate mea euaserit in fures hospitio meo receptos. Codex erat speciosus ideoque furibus placens ornatissime scriptus, honeste ligatus, fuluo coriо superductus, sed elapsus est catholico furante transitore, mœstus conqueror, quoniam sublatus ad Calendas Græcas forsitan meo gnato restituetur tandem. Nam Calendis illis temere ablata vulgo restituentur, Fac ergo Calendas Græcas &, operiamur. Heu totidem Codicem optimum pessimus homo nam sub dolo furatus est suspendio dignus, Tanta impietas duplici merito iure inueniendo bonis inuisa malis peiora deuenientibus seuior lucis indigna communi tempore bestiis immanissimis deuoranda semperque in abstrusis voraginibus laceranda, Christus implacabili odio prosequatur eũ, capimus omnia Dæmones bestiis crudelissimis horribiliores gaudiis sit priuatus, nunquã benedicti misericordiã consequatur, Faustinus antẽ catalogo sanctorũ ornatissime misceatur. Christus Iesus faciat eũ semper esse beatum quoniam diligentissime pertractauit Iouis maximi vt ensilia clara, formosissimamq; naturam secreta spirituum. Ideoq; exterminetur ille fur iniquus tormentis sempiternis. O codex bone, vbi nunc latitas, faustinum penes me habui euasit nono catalogo vestro ipse faustinus obscuratus turpiter. Vale.

Tenor ſupradicti occultus

Peter Kleipfeyel bringer dieſes Brieffs/ iſt ein böſer Schalck/ Tag vnd Nacht voll/ ein Verächter deß Namens Gottes.

Modus XIX. ſemper poſt vnam vacantem duas ponit ſignificatiuas literis prædicto modo tranſlatis.

MOdus 19. vnam vacantem præmittit, cui ſemper duas ſignificatiuas tranſpoſitis literis ad placidum ſubiungit, ita; vt ſemper poſt vnam ociosam tranſpoſitam duæ ſequantur ſignificantes & tranſpoſitæ. Hec autem tranſpoſitio quaſi in infinitum poteſt variari, quemadmodum in ſequentibus dicemus, & de iſto modo conſequens ponamus exemplum, in quo tranſpoſitionem literarum ſuperius dictam obſeruabimus, vt loco cuiuslibet literæ ſemper ſequens eandem immediatè accipiatur.

Exemplum XIX.

SAnctiſſimis moribus catholica fides eſt confirmanda, operibusque feruentibus ſemper ſeruanda, multi homines fidē ſine virtute viua ſeruantes merito Chriſtiani falſi dicti ſunt, inter quos catholica fides odioſa hominibus viridario Chriſtiano multa nocumenta contulerunt. Diuinus amor fidem probat, iuſtitiam firmat, bonaq; opera cum deuotionis feruore, catholicam doctrinam efficit pulcherrimam, cum operibus tamen debetur fœlicitas ſempiterna, fruſtra nomen catholicum portat vitioſus, Gloria enim catholicæ fidei operibus ſanctis innocentibuque promittitur, nam fides ſine operibus æſtimatur mortua, fœlicitati ſempiternæ coitura quicunq; patriam amat ſupernam virtutem Chriſtianæ fidei operibus demonſtrat.

Tenor ſupradicti occultus.

Lieber Getreuwer / heut vmb zehen wart vnſer mit vierhundert Pferden an der Pforten.

Modus

Modus XX. transpositis literis significatorum semper post duas vacantes significatiuas totidem ponit.

MOdus 20. post duas ociosas in principio positas duas significatiuas ponit semper literis transpositis, eodẽ modo quo diximus, ita videlicet, vt pro qualibet capiatur proxima immediate sequens, verba vero in narratione vacua literam non transponunt, sicut & in superioribus dictum, & factum est, etiam huius vicissim modi ponamus sequens exemplum.

Exemplum XX.

S. D. Mitto tibi frater catalogum meum de optimis illustribusque viris Germaniæ fidei catholicæ maximis propugnatoribus numero multis sanctorumque inscribi catalogo dignis, quoniam diuinitus illustrati, lucebant sicut sol, ostendentes viam salutis tramite virtutum esse tenendam, in bonis operibus sedulo conuersabantur, catholica institutione viuentes diligentissimi inquisitores veritatis, quorum gloria Christus erat, opes amore contemnere terrenas diuinisque exercitiis occupari, ideoque dignos existimaui catalogo inscribi Doctores fama notabiles, eruditione præstantes, beatitudinisque honore perpetuo fœlices, lumine fidei micantes, veros catholicos, operibus se probarunt. Nisi fides comprobetur sanctis operibus temeritatis suæ exemplum pœnam mœret; codicem itaque cupidè flagitatum tibi transmitto, cum bonarum artium institutore manu Doctorum fidelissimo atque vt cum tempore sicut Philosophus valeas feliciter viuere, fidemq; catholicam operibus sanctis exornare. Humilitas catholicos mores decet, facitque timere Deum, qui turris fortitudinis est & fundamentum omnium bonorum, in quo manet tuta fides nostra, custodiens mandata Dei vere catholicus est. Vale.

Tenor supradicti occultus.

Ein heimliche Kunst hab ich funden / die kan kein Mensch bezahlen / Stein giessen / als Bley.

Modus XXI. Alternatis dictionibus significatiuis literis in secundum transpositis vtitur.

MOdus 21. alternis dictionibus vtitur, quarũ prima est vacua, secunda vero significatiua, tertiũ iterum vacua, quarta nequaquã ociosa, & sic consequenter vsque ad finem propositæ narrationis, literæ in dictionem significatiuam primæ omnes sunt in secundam consequentem transpositæ, ita vt pro litera A, accipiatur e. pro c, accipiatur e. & sic consequenter vsq; ad finem alphabeti, porro pro x, capiatur a. pro z vero b. Græca autem y, nobis ad vulgare nomen non est necessaria, ideoque in omnibus alphabetis sequentibus obmittenda, sed iam huius modi ponamus exemplum.

Exemplum XXI.

S. D. Tuis respondere literis gauderem, ita Christus me gaudere faciat, transmitteremq; volumina flagitata, si tandem habuissem, Zelatus sum reor proximis atque grauissimis occultis tractatoribus nuper Zelo bono quam habuere philosophi acuratissimi, habuerim autem tibi gratias longe immortales frater mi dulcissime, qui gloriam mutuam tenes amoris inuiolatam, hoc enim familiari negotio quod graui modestia diligentissime redemisse videris plane cognoui, qui facta laudo gratiasq; habebo nũquam morituras, ideoque morem gerens tuis petitionibus mox esse cupere, si postulata nouit Christus, haberem, Ficini hic magistri translationem nusquam latinam vidi Pici Mirandulani, epistolam vnicam me tamen fateor legisse, Idcirco ne graue feras tuas iam petitiones frustrari, veritas summa Christi tui, nil tenebræ occultant, examinaterque cordium me tibi gratificari non potuisse cætera optima celare virtutem lucraq; contemnere plurima velociter, laudem existimare veram, pure Christum diligere, fac quæso quatenus sacerdos existas operibus, Christumq; pure, quem iuberis timere diligas verus amator Christi seruatur Zelo animarum, nihilque proponit Christi mandatis quoniam nouit timorem Dei Zelum animi optimum, amor beatitudinis Deum Zelotem amando vera anima regis enim cognitio saluatoris piaq; obseruantia catholicæ fidei, gratiasque agere omnipotenti Deo Iesu Christo, glorioſus bonorum omnium largitor, conferat tibi æternitatis amorem, catalogoque fulicium Christianorum inscribat. Vale.

Tenor

Tenor supradicti occultus.

Peter Drucker von Fridburg Labsodel genannt/ trinckt gern starcken Wein. Ist Doctor stultorum zu Spanheim gemacht.

Modus XXII. Seruata literarum transpositione iam dicta, post duas ociosas totidem ponit significatiuas.

Modus 22. áreb. ciosis incipit & duas mox significatiuas adiungit, sicq; per duas vacuas & significanter totam narrationem apertam atque occultam alternatis vicibus concludit, litera primæ dictionum significatinarum omnes in tertiam sunt positæ. ita vt pro a, capiatur d. pro b. capiatur e. pro c, vero f. & sic consequenter vsq; ad finem, prout prima litera alphabeti A, capiatur x. b. & pro z. c. quemadmodum in secretis rebus alphabetum ostendens quorum rubrum vsitatum nigrum hac vice occultum.

A d b c e f g e b f i g k h l i m k a l o m p n q o r p s q l. r n s x t 3 n a x b z c.

Cum autem præscripto modo qui sequitur scribere volueris alphabetum ante te ponas, & vide diligenter vt ordinem præscriptum teneas, ne facias lectori & tibi errorem, sed iam huius 22. modi ponamus exemplum, quod duabus alternis progreditur.

Exemplum XXII.

S. D. Cum te amorem artium humanitatis nouerim deuotumq; Christianæ fidei cultorem mœcenatemq; beneuolentissimum omnium philosophorum libens gratificari petitionibus tuis miranda voluptate amicitia adductus librum de scriptoribus pernotatum ecclesiasticis catholicisque doctoribus tibi hortandi, ecce transmitto vt habeas quo animum ostendas, Codicem à tormentis in libris stultitij de spiritibus opusque glorioſum euentum deborruisti quæstionibus mihi remittas, Christum deposco cordis nostri oculos Zelo sanctissimo sui amoris exornet, facitatque nos amorem cœlestium bonorum atque desideriis infimis exemptos, vanos honores doceat contemnere, quatenus artis sublimia vice quoque grandia secreta

penetrare

penetrare queamus, huiusque continuum ad gloriam desiderium purificæ officij, quo catholicam fidem semper honestissimis exornemus moribus virtute humilitatis quotidie meliores officij, gaudia despiciamus caduca, non quæramus placere hominibus. Tu magnus verusque Philosophus es, dimitte omnia, & inuenies omnia, horam suspicere proximam mortis quatenus errantem offendit. Vale.

Tenor supradicti occultus.

Was ich dir hab geben zubehalten/ soltu bewahren/ vnd niemand geben dann mir allein.

Modus XXIII. Qualibet litera in quartũ translata alternatis vicibus seu dictionibus, alternatis procedit.

Modus 23. ab vna otiosa semper incipit, cui statim vnam significatiuam adiungit, sicq; alternatis dictionibus procedit, quarum significatiuam primæ literæ semper in quartam trãsponuntur, ita vt pro a, capiatur e, pro b, f. pro c, g. & sic consequẽter vsq; ad x. pro quo accipiatur c. sicut in consequenti alphabeto clare demonstrabimus exemplum.

Ae l bf l cg l dh l ei l fk l gl l hm l in l ko l lp l mq l nr l os l pt ql rx l sz. ta l ub l xc l zd.

Modus vero iste sicut & ceteri omnes multipliciter poterit variari, vt sicut iam alternis vtitur, ita binis, trinis, quaternis, aut pluribus vtatur signum: nunc huius modi quæratur, & aliorum semper immobiliter est obseruandum, quoniam non varietatem modi, sed ordinem respice mysterij.

Exemplum XXIII.

S. D. Ea, quæ mihi soluenda proposui, Christo adiuuante resolui, mihi quidnam profuisti facias sententiam remque omnem breuiter mihi rescribas velim, retulit mihi nuper frater gratus amicus quoque tunc non vltimus resuscitatum fuisse iuuenem, omnem Christi inuocationem ex mortuis referentem miranda horrendaque apud inferos prauorum Christianorum narrantem tormenta, eorum scilicet qui Christum peruerse agendo crucifixerunt illius maximam reos qui benignissimæ redemptionis beneficium oblitι, extiterunt semper Christo ingrati, penitusque obcæcati, neglexerunt

futura

futura gaudia, voluptates mundi sequentes, quotidianis continuisque negligentiis remordentibus amarissime flebant, cõdemnabimur, iuste cruciamur, merito crudelia patimur crudeles terrena atque mundana ambitiose inquisiuimus, mandatum Christi negleximus, humiles contempsimus, iniquitatem amauimus, retributionemque accipimus aeterna damnationis. Heu nos infelices, quare Christum negauimus, quare tempus indulgentiæ negleximus? &c. Multa alia inuenire suscitatus mira retulit, &c. Scribere hac vice nequeo maxime literis paucis. Vale.

Tenor supradicti occultus.

Nim Morgen vmb Neun Vhr meiner wahr an der Pforten/ Da wil ich mit 200. Pferden heimlich stillschweigend erscheinen.

Modus XXIV. Omnes significantes recipit, & literam quamlibet in quintam sequentem transponit.

Modus 24. ad instar primi omnes dictiones præpositæ narrationis significantes recipit, sed literam cuiuslibet dictionis primam in quintam proxime sequentem transponit, ita videlicet, vt pro a, accipiatur f, pro b, g. pro c, h. & consequenter, sicut in alphabeto secundo demonstrauimus, vbi pro literarum rubra capiatur nigra & immediate supraposita.

Af. bg. ch. di. ek. fl. gm. hn. io. kp. lq. mr. ns. ot. pu. qx. rz. sa. tb. vc. xd. ze.

Cum itaque scribere vel legere isto modo volueris, hoc alphabetum pones ante te, facile inuenies omnia signa cuiuslibet modi.

Exemplum XXIV.

S. D. Sedulis obsequiis beneficiorũ statuens honestatem neq; benefactorum contumelias lacessans recordare obsecro sanctæ caritatis confratrũ tuorum Zelantia bona eorumque honestatem nostræ religionis catholicæ operibus sanctis ornantium assidue. Sed oro benigne frater, quatenus abiicias timorem mihi fratres bilingues odium amaritudinas contentionesque auferunt bonitatem operibus malis, bonis ẽsto quotidie splendida, famam quoq; aspice tuam, animam ornato sanctitate, iustitia, continentia, zelumque habeto

nominis tui Zelato amicorum fratrumque honestissimum nomen optimum honestatis, nomen iustis operibus Zelari castitas corporis ornata quoque cum fieri moribus catholicis solet. Vale.

Tenor supradicti occultus.

Nicht achte auff mein Wort/ Ich meine es nicht also hart/ es muß jetzund also seyn / durch vrsach wil ich dir sagen.

Modus XXV. Instar præcedentis omnes significatiuas recipit, sed quamlibet in sextam transponit.

Modus 25. instar præcedentis nullam vacuam recipit, sed omnes sunt significatiua dictiones quas admittit, quia non opus est ociosas aliquas interponere, cum non sit hoc in mundo, qui sine arte libri huius notitiam secretam his modis scriptam valeat inuenire, nihilominus quicunque ad maiorem cautelam vel propter facilitatem voluerit alternatim vel post duas aut plures vacantes totidem significatiuas interponere, non interdicimus, maxime cum literam vnicuique nouerimus vt ad placitum suum vel nouas, si potest, inueniat, vel istas, vt libuerit, immutet. Monemus tamen, ne signa modorum suo negligat loco apponere, ne & ipse secum alios errare faciat, vt si isto modo scribat, quia per singulos & istius 25. quia literæ in sextam transponuntur sequentem, vt suo loco monstrabimus, sequuntur 25. modi Alphabeti superius dicti, in quo pro A. capiatur g. quia sexta est post a. pro b, capiatur h. & sic consequenter.

Ag.bh.ci.dk.el.fm.gn.ho.ip.kq.lr.ms.nt.ou.px.qz.ra.sb.tc.ud.xe.zf.

Cum igitur tam isto quam aliis modis scribere aliquid volueris proposito alphabeto ad hoc ordinato primas literas significatiuas in vnam scedulam conscriptas, eorum te ponus, quemadmodum pro exemplo consequenter fasimus.

H.l.o.g.r.c.g.r.r.h.h, a.p.l.m.p.i.o.k.p.a.b.l.t.k.l.o.l.p.s.r.p.i.o.d.t.k.r.g.b.b.p.l.s.g.t.k.b.l.o.l.t.

Exemplum

Exemplum latentis secreti.

Behalt alle Brieff die ich dir sende heimlich / vnd laß sie niemand sehen. Huius occulti tandem fingamus narrationem.

Exemplum XXV.

S. D. *Humiles lamentis optantes gratiam remissionis consequuntur, gratia redemptionis restituitur libertas, homines autem pœnitentes liberantur misericorditer, precepta iustificatio pietatis à benignissimo libertatis tributore, katholicæque legis omnes liberauit, piissimus saluator Rex potestatis iudicaturus, omnia deuotè tenentibus katholicam rectitudinem gaudia promisit beatitudinis bona potestas libertatis tenentibus legem sanctam gaudebunt tandem katholici, benignissimum liberatorẽ osculabuntur luce tranquilla. Vale, ex Spanheim. 3. Nonas Ianuarij Anno Dominii 1498.* Io. Trith. Abbas.

Modus XXVI. Alternis dictionibus progreditur, & litera qualibet significantium in 2. transfertur.

MOdus 26. *per alternas instar progreditur secundi, primo ponens vnam vacantem in principio, deinde alteram significatiuam, postea vero vnam vacantem iterum aliam significantem, & sic consequenter vsque ad finẽ narrationis. Porro pro qualibet significantium litera prima capienda est, postea in ordine septima videl. pro A, capiatur h. pro b, i, pro c, k & sic consequẽter, vt patebit in alphabeto sequẽti, vbi nigræ literæ pro rubris capiuntur.*

Rub. nig.

A h bi ck dl em fn go hp iq kr ls mt nu ox pz qa rb sc td ue xf zg.

Sed vt facile intelligas artem sciasq; modum narrationem secretam componendi vulgarem, scientiam consuetam tibi literis suis ad septimam transpositionem iam nunc subiiciam & ostendam.

L. m. r. m. b. e. c. q. b. d. l. q. k. p. n. q. s. r. b. h. o. m. v. sed

L. q. k. p. n. e. b. m. t. m. m. b. b. q. c. d. u. x. s. i. l. x. c. p. m. q. d. e. n. l. e. c. q. s. l. q. k. p. i. m. b. n. h. b. m. v. i.

Cum isto modo volueris scribere literas dictionum vacantium, sicut dixi-

mus interpone ab vna vacante semper incipiens cui mox primam significatinarum dictionum literam coniunges, quemadmodum nos in secundo exemplo fecisse probabis.

Exemplum XXVI.

S P. Commendaueram tibi libros meos sub conditione restituendi mihi charissime bona, sed ecce minime eos restituisti, quos in breui remittere debuisses, facis contra legem, quam fides catholica de promissione sanxit, noli diutius quam promisisti spernere conditionem. Non decet bonum & honestum virum ortum prosapia maiorum nobili violare promissum, promiseras autem eos breui diligentissime restituendos, leuitatis est quotidie ad Calend. Græcas promissionem adferre. Nonne satis expectaui cum beneuolentia grandi, magna promittere, turpe est minima reddere, militem ornat promissum, nec decet Christianum non seruare conditionem. Iubet autem Christianæ legis constitutio seruare promissa, reddere mutuum, & quæ tibi desideras fieri, & aliis vicissim facere liberaliter oportere. Ego libros expostulo meos, quos tibi supplicandi commendaueram, longierem excusationem, quam ad Cal. Græcas pertendis non cupio, dimitte mentem meam breuibus, tenes nobilitatem, tuæ honestissimæ familiæ, Bunnesind, considera genus tuum, mihi q3 volumina mea remitte. Vale.

Tenor supradicti occultus.

Dieser wil dich viel fangen/ hüte dich vor jhm/ er ist voller Boßheit/ vnnd wil dich erfahren. Hæc est intentio secreti.

Modus XXVII. Alternis dictionibus vtitur, & litera quælibet significantium in octauam seq. transfertur.

MOdus 27. præmissa vna vacante alteram significatiuã immediate subiicit & ita consequenter, alternis vicissitudinibus procedit literã vere cuiuslibet dictionis significantis primam transfert in octauam postea in proximam sequentem, ita vt pro litera A. capiatur i, pro b k. pro c. l, & sic consequenter, vt alphabetum postscriptum clarius demonstrat.

Ai.bk.cl.dm.en.fo.gp.hq.ir.ks.lt.mu.nx.oz.pa.qb.rc.sd.te. uf xg.zh.

Ad exprimendum huiusmodi alphabeti consequens ponamus exemplum vt dictiones secreti literas permittentes dictionum significantium primas, postea exemplum.

Rl.qf/ft.mn./mid./m.f/b.r.lq/t.r.n.d./ff. v. d.d.n. x/f.f. r.n./m.r.u.q.n.r.n.i.r.l.q.d.i.l.q.d.e.n/v.r.t/m.n.v./p.n.l.m.n/f.x.m./ i.x.m.n.c./d.b.x.m.f/f.s.n.e.d.x.

Intentio Secreti.

Ich wolt daß du mich liessest wissen / wie die Sache steht mit dem Gelt/vnd anderm mehr/ wie du weist.

Exemplum XXVII.

S. D. *Exiit rumor de Limburgensi abbate, qui dimiserit fratrem Fleisdorfensem virum fidelem & temporalium rerum expertum, nouosq; induxit monachos causa egentes ipsosque sibi deputantes officio miror vehementer, fratrum consilia veruntamen cum recordor consuetudinis Limpurgensium dicere quidquam nescio, Temporalium rerum siquidem nescij, ideoq; dimiserunt virum fidelissimum quando sancta eorum redarguit, qui debuissent gratias dixisse saluatori nostro I.C. pro fidelitate tanti fratris, qui recuperare eorum necessitates potuisset. Miseri quare relicitis bonum necessariumque administratorem? Quid dicam, non laudo recessisse tam vtilem fratrem temporalium peritissimum rerum Limpurgensibus subuenisset quod celerrime, doleo vehementer ita desipuisse Limpurgenses monachos, qui virum dimiserunt optimum & monachos nihil penitus valentes in rebus temporalibus œconomos constituerunt, Machari abba non sic virum decebat, primo laudabas nunc repellis virum multo meliorem nullique postponendum, Fateor si enim Christus mihi dedisset, illi, vt Christianum decet, maximas gratias agerem curaremque ne discederet vsque vestrum Christo moratus maluisti virum fidelem prauo falsorum consilio fatigatum dimittere, ne viderer rebus tuis desertis spes est recuperandi. Vale. Ex Sponheim. Non. Jan. Anno Domini 1499. Ioh. Trith. Abb.*

Modus XXVIII. Præcedentis instar dictionibus alternis vtitur, & significante literam in nonam transfert.

MOdus 28 instar præcedentis alternis dictionibus vtitur, quartũ prima est vacua, secũda significatiua, tertia iterum vacua, quarta significatiua, & sic consequenter literam autem quamlibet in nonam sequentẽ transfert, ita vt pro A, capiatur k. pro b, l. pro c, m. & sic consequenter, sicut in alphabeto patebit secreto, sciendum vero quod iste modus multipliciter variatur, sicut & cæteri omnes, sed cum alicui volueris pro admiratione dare legendum quippiam istius rei artem nescienti, cauere capias singulas significatinas, sed alterius, quia tutius est alphabetum.

Ak bl cm dn eo fp gq hr is kt lu mx nz. oa pb qc rd se tf ug xh zi.

Tenor Secreti.

Lieber Guardian/diese zween ewre Brüder haben sich sehr vnchristlich gehalten mit worten vnd wercken.

Literæ significantes.

Vsolodqkd. nskz, noepogggodiggozildgnodrkloz, esmr eodoazqoseef. usmr, qorkrn, oz xsf, gggadfoz, nggodm to Zr, qorkrn. oZ, xsf ggg adfoz ngg odmtoZ.

Exemplum XXVIII.

SD. Religiose venerandeque pater, scio quod omnia amicis libenter concedis optata, propterea deprecor humiliter quatenus in tactum Katholicæ pietatis diutius apud nos detentos summa cum charitate tuos Zelosos fratres non agre feras, oportuit namque eos me obsecrante manere, gloriosum nobis gaudium erat gaudentibus non ocioſe, sed deuotissime exultauimus in deuoto gaudio specioſi Deo Apostoli bono zelo referentes, lætitia nostra deuotißima erat, gaudium quoque nostrum moribus omnifarium sanctissimis decoratum, frater religiosus atque catholicus nostram lætitiam pulchrè ornauit sanctissimo Zelo disciplinæ. Exultauimus enim sine dissolutione mentis semper religiosissime conseruantes, Erat nobis omnibus strenue deuotus atque oratione simillimus, amor diuinus Ecclesiaq; animarum quarum pietate

ornatus,

ornatus, nobis idæã omnem materiamq; exhibuit disputandi feruenter vehementer accedente sanctissima deuotione mentis in religione pietatis. Quid tibi obsecro conuentu religiosus, vbi catholica conuersatio viget, vbi nihil dicitur ociosum nihil celatum iniquum Christus Iesus saluator omnium faciat nos gaudere in gloria superna, atq; Dei amor feruorq; omnes veros zelatores veritatis recreet. Gauisi sumus gaudio sancto orantes & deprecantes, vt mente fratres tranquilla suscipias, omnemq; amaritudinis zelum deponas. Vale, ex Sponheim. Non. Ian. Anno &c. Dominj 1598. Ioannes Trithemius Abbas.

Modus XXIX. Alternis dictionibus vtitur, & quælibet litera significantium prima in decimam transfertur.

Modus 29. similiter alternis dictionibus vt precedentes vtitur, incipiẽs ab vna vacante, cui mox subiungitur altera significatiua, iterum vna vacua, iterumq; significatiua vna, & ita consequenter vsque ad finem propositæ narrationis, litera autem cuiuslibet dictionis significatiuæ prima in vndecimam sequentem transfertur, ita vt pro A, capiatur l. pro b, m. pro c, n. & sic consequenter, sicut patet in ipso alphabeto.

Al, bm, cn, do, ep, fq, gr, hs, it, ku, lx, mz. na, ob, pc, qd, re, sf, tg, uh, xi, zk.

Tenor Secreti.

Hüte dich vor Bringer dieses Brieffs/ ist ein böser Knab/ getrawe jhm gar nicht/ er betreugt dich/ ich kenne jhn gar wol.

Literæ significantes.

Shlgs. lot. n. s. lq. lhle ll. me. p. a. c. p. e. s. ot. f. m. e. t. p. q. f. p. e. t. f. g. p. t. l. a. m. b. f. a. p. c. u. al. m. p. r. p. q. e. h. p. p. z. p. r. l. e. a. u. f. g. l. p e. m. p. o. e. h l r. p. g. o. t. n. s. n. s. u. paa tahhltx.

Exemplum XXIX.

S. D. Cum sis artium humanitatis studiosissimus, gaudebis vtique opinor te inuenisse nouum studiorum socium, iste qui tibi has literas exhibet

vir

vir multæ scientiæ est, summus philosophus, subtilissimus arithmeticus, eloquentissimus Rhetor, mathematicus profundissimus, omnifarieque excellenter doctus, ornatissime loquitur, Tulliana nitens facundia, nisi tibi essem amicus tantum, virum penitus retinuissem, quando, eo familiariter vsus philosophorum doctissimum expertus sum tibi maxime faueo tantum gratanter suscipias philosophum, quem tibi singulari amicitia inductus mitto, tequæ benenolum illi familiaremque exhibendo philosophum summum probabis. vidi quædam artium secreta literis ornatissimis mandata quibus patrauit mira da. Respondere cum per propositas sibi grauissimas quæstiones ex tempore homo doctissimus potest in proponendo vtitur Zelo disputandi prõptissimo. Hunc ego quatenus liberaliter humaniterque excipias omnium artium bonarum humanitate & familiaritate doctissimus grauissimusque defensor. Enimuero poterit te erudire in multis quoniam Philosophus est ornatissime doctus, egregius historiologus, peritissimus Rhetor quoque promptus, & Geometer acutissimus. O vtinam tales essent nostri quicunque studentes, qui tumido pectore necessarium contemnunt studium. Iste vero studiosus philosophiæ, & alias scientias, atq; artes profunde amat, continuè tractat, & acutissime penetrat, Hunc ergo amore suscipito, liberali vultu tracta, fidelis Christianum confirma. Vale ex Sponheim Non. Ian. Anno Domini 1499. Ioannes Trithemius.

Modus XXX. Alternis dictionibus progreditur & litera significatiua in vndecimam transfertur.

Modus 30. ab vna vacante incipiens per alternas dictiones progreditur, ita vt semper post vnam vacantem alteram significatiuam per totam narrationis seriem ponat, quemadmodum in precedenti quoq; modo & aliis ostendimus: Porro per quartam literam significantis dictionis prima sequens post eam capiatur vndecima ita vt pro A, capiatur m. pro b. n. pro c. o. & sic consequenter vt patet in alphabeto.

A m, b n, c o, d p, e q, f r, g s, h t, i u, k x, l z, m a, n b, o c, p d, q e, r f, s g, t h, u i, x k, z l.

Tenor Secreti.

Sie haben mir geschrieben daß ich zu jhm komme/ aber ich komme nicht/ du schreibest mir denn vorhin.

Literæ

Literæ significatiuæ.

Guqtmnqbaufsgotfuqnqbpmguotliutaxcaa qmnqfuotxcaaqbuothpigotfqunqghaqfpmbic ftub.

Exemplum XXX.

SD. Degenitrixe perpetuæ Mariæ Virginis tibi orationem mitto ſicut nuper poſtulaſti: Quæ vnius amantiſſima benigna mater alma Maria virgo parens fulgentiſſima. Tu ſummæ vnitati quoque es gratiſſima, tu omnium inuocantium auxiliatrix fidelſſima, tu quærentium te nobile refugium, quotidie namque ſanctitatis beneficium ſalua pauperum aduocata mitiſſima, conſolatrix gementium, pulcherrima virtutum, apotheca ornatiſſima, Aue triſtium refocillatrix benigniſſima, fidelium que Chriſti amicorum promotrix celeberrima, gaude Anna ſolamen mœrentium, gaude nobilitatis faſtigium, ſpesq; certa fidelium laborantium, veniam nobis petentibus impetra, tremendum Iudicem Chriſtianitatis mitiga, compunctos corde adiuua, auferas animas noſtras quæſumus, tua bonitate ſanctificæ, benedicta tu virgo mater honeſtiſſima, quæ peperit integerrima, virgoque genuit Saluatorem omnipotentem Dei filium, manens tamen virgo ſemper quoque puriſſima, Nuncius Gabriel quam plenam gratia ſalutauit, humanitate matrem. Aue mater ſeu indulgentiæ fons inexhauribilis pietate, fulgens pietate maxima magnitudine beneficiorum cunctis reuerendiſſima, tuis intercede pro famulis, nos tuis orna virtutibus vt beatudinem conſequamur poſt huius vitæ terminum benignitate ſaluatoris omnium fidelium. & qui ſanguine viuificauit miſeros nos te intercedente ſua benignitate pie ſuſcipiat mortuus, Amen. Vale. ex Sponheim. 7. Iduum Ianuarij, Anno Domini 1499. Ioh. Trith. Abb.

Modus XXXI. Per alternas dictiones progreditur, & litera ſignificatiua in duodecimam mutatur.

MOdus 31. á vacante vna per alternas ocioſas rite ſignificatiuas viciſſim progreditur, ita vt ſemper poſt vnam dictionem vacuam vna ſignificatiua ſubiungatur, prolitera autem prima cuiuslibet dictionis myſterij ſecreti duo-

ti duodecima sequens post eam accipitur, ita vt pro A, n. pro c. p. capiatur vt huiusmodi alphabeto sequente ostendemus.

Alphabetum.

An.bo.cp.dq.er fs.gt.hu.ix kz la mb.nc.od.pe.qf.rg.sh.ti. uk.xl.zm.

Tenor Secreti.

Der alt Abt von Fleißdorff wil den von Reinhartsborn die Nasen abschneiden. Hæc est intentio mysterij sequentis.

Literæ significatiuæ.

Qrgnairneikdcsarxhqagsshxaqrckdcgrtcunggihodge qxrcnhrcnohpucrxqrc.

Exemplum XXXI.

S. D. *Omnis qui de rebus tẽporalibus eleemosynas virtutibus mundas agit, & anterem transitoriã nemo potest esse amator iustitiæ, quoniã charitas vera diuidi nulla conditione põt. Sancta denig; religio fidei Christianæ mũdi amorem interdicit hominibus suis, quia qui diligit mũdana gaudia, fœlicitatem aternam amittit, catholicus nõ catholice viuens, Christum non amat, & qui amat res temporales bonus esse catholicus non dicitur, qui creatorem amat gaudet in rebus spiritualibus, Christi amator cunctas mundi vanitates contemnit, nec curat gaudia hominum iniquorum amator mundi sanctas odit virtutes, de futuris gaudiis nihil curat penitus qui agitis Christiane vnius rebus intenti cogitatis quæ non sunt honestæ, agitis religioni contraria nolite miseri obsecro nolite huius mundi perituras mox diligere vanitates Curate potius Christum amare quatenus vos recipiat ad cœlestia regna. Vale. Ex Spanheim. 7. Iduum Ianuarij, Anno 1499.* Ioannes Trithemius Abbas.

Modus XXXII. Per alternas vicissim progreditur & dictionis significatiuæ prima in 13. transfertur.

Modus

MOdus 32. in alternis dictionibus instar precedentium utitur narratione quoq; mysterij ab vna vacante incipit cui semper vicißim vnã significatiuam adiungit, pro littera ac significatiua dictione prima capit 13. sequens post ea in ordine alphabeti pro A. capitur o. pro b, p. pro c. q & sic consequenter: vt patet.

Ao. bp. cq. dr. es. ft. gu. hxiz. ka. lb. mc. nd. oe. pf. qg. rh. si. tk. vl. xm. zn.

Noch heynt vmb 9. Vhr/ weñ du mich an dem Wald höreſt pfeiffen mit einem Schlüſſel/ So kom herab zu mir. Hæc intentio latet occulte in narratione ſubſequenti.

Literæ ſignificatiuæ.

D eqx ſz dklop 9-lx hll, drlcz qx odr ſcllobrx ehſ ikft ſZtt ſdcZk ſz dſciqx bliiſbie aecx ſhopnlcz b.

Exemplum XXXII.

S. D. Omnipotens Deus creator æternus omnium, qui per filium Christum, nos Christianos redemit, Zelum dedit amoris catholicis per lumen gratiæ credentibus nobis pietatem insinuans, dedit & liberalissime suum dilectum natum hominem ex carceribus libera nos omnes credentes de potestate Tartarei lugentes, destruens carcerem tenebrosissimum rabulamque deuincens. Quid tibi Christe nos Christiani reddere digne poterimus homines infirmi sine operibus iustitiæ fidem catholicam profitentes: orantes ergo deuotissime te redemptorem nostrum summis laudibus concelebramus, dicentes: Laus tibi æterne omnium saluator benignissime qui redemisti nos sanguine tuo fragilitatem nostram zelo confirma tui amoris, salua nos dulcissime saluator Iesu, cordibusq; nostris zelum fidei infunde. Sanctus est zelus tuus, compunctionem operarum in cordibus quærentium te Christe Iesu benignissime illustra, Christe Iesu benignissime lumen æternum, illumina tenebras seruorum tuorum bonitate solita, Saluator Iesu salua animas nostras æterna conferens gaudia, Christe exaudi seruos tuos humiles, & omnibus peccata indulge exorantibus salua Christianos famulos licet dignissimos, consigna nos zelo tuo humiliter petimus, Amen. Vale ex Sponheim, 6. Iduum Ian. Anno Domini 1499. Ioh Trith.

Digitized by Google

Modus XXXIII. Alternis dictionibus procedens vt superiores primam significatiuam transfert in 14.

MOdus 33 narrationem secundam ab vna vacante incipit, & instar præcedētis per alternas vicissim procedit, pro prima vero cuiuslibet dictionis significatiuæ literam sequentem post eam loco 14. accipit, vt pro A. capiatur p. pro b. q. pro c r. & sic consequenter iuxta ordinem alphabeti huiusmodi qui sequitur.

Alphabetum.

Ap bq cr ds et fu gx hz ia kb lc. md. ne. of. pg. qh. ri sk tl. um xn. Zo.

Tenor Secreti.

Er ist noch new/ versuch jhn vor gantz wol ehe denn jhm viel vertraut. Er trinckt auch gern Wein vnnd ist wunderlich. Hæc est intentio Secreti huius.

Literæ significatiuæ.

Tcaklefrzetmmmtikmrzazemfixpelommfct ztsteazdmatcmtilipmltiliaerblpmrzxtiemm taemesaklmmmestioarz

Exemplum XXXIII.

IOannes Trithemius, Sanctis monialibus in monte olim Ruperti catholicam fidem lucida virginitate exornantibus fœlicitatem, continuo religionis sanctiss zelo præmemorati ceteri regis maximi famulum mittimus nobis multo expostulatum tempore virum magnum virum magis intemporalibus experientur. Ioannem vestris caritatibus notum monasterij Vleisdorfensis religionis feruore zelosum, multo tempore Abbate, nouamq; Abbatiam libere dimittentem accessi propterea sicut vobis commiseram monasterium Limpurgense, in quo Christo seruiebat precibus continuis & sanctis lectionibus scripturarum occupatus cum monachis eiusdem descenderet, temporaliumque rerum susciperet curam, procuratorque fieret cellarius Abbat Limpur-

Limpurgenſis inſtabilitate ſolita animo mutatus dimittere eum tandem conſentit orauí cum maxima inſtantia, vixque obtinere ab eo conſenſum potui Chriſto volente tandem conſenſit. licet timide, ideo qui monialibus ſeruire timeat, quod leuiter mutantur timet non immerito, nam ſicut nos inſtruxit experientia aliqub Moniales œconomis ſuis reddiderunt, pro benefactis non laudabilem mercedem fœmineus animus repente mutatur amaritudine, Chriſto autem tribuente confido, illum vobis eſſe vtilem Chriſtianos eſſe monachos & ſaluatorem noſtrum timet, bonique eſt intellectus muliebrem ergo mutabilitatem coercentes admoneo, quatenus eſſe conſtantes memineritis, ſuſcipientes eum in ſancto honore atque ſincera charitate, omnem leuitatem animi muliebris, deponentes maxime adiuuate nos & recuperate ſtatum rerum temporalium, veſtro in monaſterio collapſum, prodeſſet auxiliante Chriſto redemptore noſtro zelatore caſtitatis. Vale. 7. Id. Ioannes Trithemius.

Modus XXXIV. Similiter alternis vtitur & primam cuiuslibet ſignificantis in 15. transfert.

MOdus 34. ab vna vacante vt ſuperiores incipit & per alternas ſimiliter procedit, vt prima ſi, otioſa, ſecunda vero ſignificatiua, tertia iterum vacua, quarta rurſum ſignificatiua, & ſic conſequenter vſque ad finem narrationis propoſitæ, porro pro cuiuslibet ſignificatiuæ dictionis litera prima capitur c, in ordine alphabeti ſequentis poſt eam 15. ita vt pro A, capiatur q. pro b, r. pro c, ſ. & ſic conſequenter, ſicut patet in alphabeto quod ſequitur.

Aq. br. cſ. dt. eu. fx. gz. ha. ib. kc. ld. me. nf. og. ph. qi. rk. ſl. tm. un. xo. zp.

Tenor occultus.

Morgen vmb 9. wird der Amptmann kommen/ vnd den Bauren die Küh nemen/ behalt die deinen daheim.

Literæ ſignificatiuæ.

Egkzufuerfunfunbkttukqehmeqfogeeufuftfufrqnkeſthuenafueufruahdmtubfatqabue.

Digitized by Google

Exemplum XXXIV.

S. D. De Ecclesiasticis scriptoribus grandem feci catalogum quemadmodum fraternitati tuæ nuper videndum exhibui nimisq; repente concludens fateor me nonnullos prælexisse famosissimos viros non quod vicibus eorum beneficiorum inuiderem catalogi quemadmodum manuum pensator tumidus criminator verbis stultissimis, catalogum vituperantes qui me existimauit suos homines non memorasse sola ex inuidia quod falsissimum. Etenim conceptionem sanctissimam genitricis Dei ego scripsi & affirmaui semper venustissimam fuisse sine næuo originalis excessus, quod tumidus pensator tumide reprehendere volens dixit. Fulgentissimam virginem creatam originalis noxæ contra catholicam obseruantiam vanissima temeritate esse maculatam, temeritas perdita beatissimam virginem velle deturbare. Colonienses autem nobilissimi Doctores volentes insani fraudulentis opinionem veritati contrariam extirpare citant vanas suas fabulas, reuocare compulerunt, virginem beatissimam asserentes, confirmante quoq; statuto debere credi mundissimam nulloq; tempore, quamuis breuissimo originali sorditati subiacuisse, tibi frater qui veritatem amas, credituq; virginis puritatem breuiter ista explicare volui. Vale.

Modus XXXV. Alternis dictionibus vtitur & prima cuiuslibet significantis in 16. permutatur.

Modus 35, ab vna vacante similiter incipit cui mox significatiuam adiungens vicissim per alternas procedit, in hoc autem modo pro quolibet primo ponatur significatum 16. post eam sequens accipitur A. pro A. capiatur r. pro b s pro c. t. & sic consequenter, vt ponamus in ipso alphabeto quod sequitur.

Alphabetum.

Ar.bs.ct.du, ex.fz.ga.hb.ic.kd.le.mf.ng.oh.pi.qk.rl.sm.tn. uo.xp.zq.

Tenor Secreti.

Der Abt von S. Johannes Berg helt Communia **mit den Bawren/bleibt nicht viel in dem Closter/ vnd**

vnd fehret auch im Narrenschiff. Hæc est intentio Secreti, quæ sequitur.

Literæ significatiuæ.

V x l r i n o h g m: c h b r g m ſ x l a b x e n t h f f o g c r f o n n x g ſ r o l x g ſ e x c ſ n g c t b n o c x e c f t e h m n x l o g u z x b l x n r o t b c f g r r x g. m t b c z.

Exemplum XXXV.

Mihi venerande in Christo Patri Limpurgensi œconomo, cum tali dominо Ioanne Vleisdorffense nuncupato Ioannes ouilis Spanheimensis humilis Abbas gaudium cœlorum Moniales S. Ruperti gubernatorem suum nimia auiditate concupiscunt teque humili rogant benevolentia, qnatenus rerum temporalium gubernatorem ipsius monasterij suscipias seruire sanctis Christi virginibus laudabile est, atque meritum bonum rerum spiritualium eiusdem cœnobij notumq; visitatorem te in Christo honore complectentem, grauem moribus, ornatum virtutibus, consilio cautum omnibus dilectis charum nobilem Abbatem, vitæ merito Christo indubiè gratum, monasterij D. Ioannis optimum pastorem literis tam Christianorum quam gentilium, omniq; sapientia inter eruditos omnes celeberrimum, cuius sapientiam æstimare nemo potest. Gregem sibi commissum optime nouit pascere, Zelosus virginum Christi castus est, quarum clausarum seruat promissum. Non timeas sub eo tam honestis seruire monialibus, qui nouit sponsas Christi secundum legem monasticam optima discretione gubernare, qui virtute & Zelo fidei Christianæ sibi libenter in veritate subuenit. Hunc virum virtuosum Bingnensis pastorem cœnobij huius familiarem amicissimumq; gubernatorem tam religiosarum virginum libenter assumas laborem tuum Christus immortalitatis gloriæ remunerabilis monialium sponsus, tibi æternam beatitudinem retribuet cum ipso zelo Zelatus fuerit. Vale 5. Ibid. Ian. Anno Domini. 1449.

Modus XXXVI. Instar præcedentis alternis dictionibus vtitur, & prima significantis in 71. transfertur.

Modus 36 à vacante incipiens significantemq; coniungit alternis dictionibus

nibus vtitur, & prima cuiuslibet significatiua dictionis in 17. post illam sequens mutatur, ita vt pro A, capiatur ſ. pro b. t. pro c u. & ſic conſequenter vſque ad finem narrationis propoſitæ, vt in ſequenti alphabeto.

Alphabetum.

Aſ. bt cu. dx. ez. fa gb hc id ke lf mg nk. oi. pk. ql. rm. ſn. to. up. xq. zr.

Tenor Secreti.

Pfaff Heintz von Mandel hat eine von S. Catharin davon geführt/ findeſtu jhn/ ſo nim jhn gefangen.

Hæc eſt intentio myſterij ſequentis.

Kaſaczgdorpih gſhxzfcſxzdhzpihnuſocſmdhx ſpihbzu pcmoadhxznopdchnihdedchbzaſhbZh.

Exemplum XXXVI.

Fides catholica non ſaluat niſi ardore diuini, nominis fulciatur, crede & zelum amoris Dei non hic nihil omnino conducit redemptioni animæ, pluris namque homines nunc inueniuntur fide gloriantes catholica, ſed pauci ſunt fidei Chriſtianæ opera operantes, ſine operibus fides moritur, credunt multum, ſed mandata Dei pauciſſimi obſeruant. O Zelus fidei debilis quem habere fortiorem homines increduli poſſunt honeſtate naturali pœnis cruciabuntur inferni, gentiles homines qui non credũt Saluatorẽ mundi factum fuiſſe Dei filium, hominemq; factum zelo redemptionis humanæ, ſed Chriſtianam fidem ſanctis operibus minimi exornant, peccatisq; ſemper inuoluti orandi honores aterna beatitudine proferunt impias actiones fidei puritatem prauis moribus contra obedientiam maculantes, amatores autem Dei, qui habent rectum Chriſtianæ fidei zelum nihil proponentes Chriſtum Iudicem placatum habebunt, dabitq; eis honorem ſempiternum, hunc ergo de ſermonibus his, qui de fide gloriaris, ama Deum & habebis mercedem beatitudinis iuſtitiam zelantium, ſi amaueris vanitatem ſeculi contra honorem Dei, prauium recipies zelantium iniquitatem horrores inferni. Iob. Trith. ſcripſi 4. Id. Ian. Anno M. ID.

Modus

Modus XXXVII. Per alternas vicissim progreditur, & prima cuiuslibet significantis in 18. transfertur.

MOdus 37 instar præcedentis ab vna vacãte incipiens per alternas vicissim progreditur, vt cuiuslibet literæ significatiuæ dictionis primæ in 8. post eam sequentem transmutetur, ita vt pro A. capiatur t. pro c. x. & sic consequenter, sicut patet in ipso alphabeto quod sequitur.

Alphabetum.

At. bu. cx. dz. ed. fb. gc. hd. ie. kf. lg. mh. ni. ok. pl. qm. rn. so. tp. uq. xr. zs.

Intentio Mysterij.

Jacob Seum hat nun gesprochen/ er wôll dich erstechen/ so bald er dich mög ankom̃en/ hüt dich vor jhm.

Literæ significatiuæ.

EtxkuoaqhdipigickolnkxdaianqqegzexdanopaxdaiokutgzanZexdhkactifkhhaidqpzexdb. kneh.

Exemplum XXXVII.

VItam æternam contemnentes temporalia pro xp̃o moribus catholicis in veritate conseruantes obtinebimus æternam lætitiam, quibus est promissa pœnitentibus à superbis sine dubio promittuntur temporales lætitias & gaudia contemptis vitæ intuitu æternæ gaudiis futuris continentibus Deum amantibus, qui orationibus sacrisq; lectionibus scripturarum nouerunt insistere catholicis moribus Christum imitantes, Deum amantibus non paratur infernus, quoniam auersi Deo nihil aliud quam vanitatem querunt condemnantes æternæ maiestatis gaudium, humiles zelum amaritudinis elati non Christo, sed diabolo seruientes, amatoribus Dei nominis præmia optima sunt promissa, sed amatoribus mundi Christianisq; superbis Deus preparauit amarissimas pœnas inferni. Quid obsecro facit catholicum hominem veritatem annuere, dico, tu qui gloriaris sine zelo diuini amoris, teque affirmas Christianum, non ostendere zelum tuum & fidem Christia-

nam moribus dignis, sed humilitate abiecta catholicæ traditionis, credis sine amore non te arbitreris iustum & fidelem, enimuero qui fidem habet, sed tamen diuinum amorem negligit impius est de fide quoq; frustra præsumit diuini Zelator amoris est, qui Christianam fidem deuotis ac bonis operibus quotidie exornat, & qui humilitate subnixus amat Deum, Ioh. Trith. 3. Id. Ian. Anno M. I.D.

Modus XXXVIII. Vicissim alternatis vtitur, & prima significatiuæ dictionis in 19. transfertur.

Modus 38. per alternas dictiones vicissim progreditur instar priorum, cuius dictionis significatiuæ prima in 19. sequentem ex ordine transfertur, ita pro A capiatur v. pro b, x. pro c, z. & sic consequenter, vt patet in alphabeto subscripto. poteris nihilominus & hunc variare modum, vt non alternis tantum, sed singulis duabus, ternis, quaternis ad placidum modorum signis apponendis, vti poteris.

Alphabetum.

Au. b x. c z da. e b. f c. g d. h e. i f. k g lh. m i. v k. o l. p m. q n. r o. s p. t q. v r. x s. z t.

Secreti intentio.

Wisse das Hans Schwerd viel vbel von dir red in deinem Abwesen/ vnd nimpt sich doch an für dir als sey er dein fast guter Freund.

Literæ significantes.

Rrfpbaupenkppzerrboqrfbhr x b h r lk a f o o b a f k a b f k b i u x a a b p b k r k a k f i m q p f z e a l z e n k e r e a f o u h p p b f b e a b f k c u p q d r a b e e o b r k a.

Exemplum XXXVIII.

OMnium rerum pater Rex & factor hominem primum creauit Adam, cui vxorem in paradiso coniunxit virgini virginem significans catholicam ecclesiam pastoribus coniunctam.

Modus

Modus XXXIX. Etiam alternis vtitur & prima dictionis significatiua in 20. transfertur.

MOdus 39. vicissim alternis dictionibus vtitur incipiens ab vna vacante aut praecedenti vnã subiungit significatiuam, de inde iterum vacuam vnam, iterumq; significantem, & sic consequenter vsque ad finem propositæ narrationis. Porrò literæ primæ cuiuslibet dictionis significantis transponitur in 20. proximam sequentem, ita vt pro A. capiatur x. pro b, z. pro c, a. & sic consequenter, vt patet in ipso alphabeto.

Alphabetum.

Ax. bz. ca. db. ec. fd. ge. hf. ig. kh. li. mk. nl. om. pn. qo. rp. sq. tr. vs. xt. zv.

Intentio Secreti.

Dir wird geschrieben herzu kommen/ist mein rath/ du thust nicht/ Wann der Anschlag ist dich zuvertrencken/oder in ewige Gefängnuß zu setzen/hüt dich.

Literæ significatiuæ.

Bgpsigprecqafpozclfcpzfhmkkclgqrkglpxrbsbcqqlglg tsxlbcpxlqafixeggrbgafnsscpbpclahclmbcpglcssgeecdcl elgqusqerclfscbbgaf.

Exemplum XXXIX.

O Benignissime Iesu gratias ago pietati tuæ sanctissimæ, qui sanguine tuo genus humanum patri tuo reconciliasti, pendens elevatus in cruce miserabiliter, quassato corpore animo tristi, facie consputa, portansque nostra crimina per zelũ ineffabilis charitatis, nostros liuores sanasti, floridã iuuentutẽ corporis propter nos vulneribus durissimis fudisti atq; hominẽ vinificasti mortuum, nimia karitate dextctus, katholicamq; restituens cõmunionẽ meri laboriosissime voluisti. Gratias igitur quas possum redemptori tibi charissimo ago, gemens & lacrymans memoriam passionis tuæ, Christe salvator reme-

Digitized by Google

morans. O benignissime Iesu salua me bonitate tua solita, mihiq; cuncta indulge quaeso precamina, quoniam tu laus & gloria mea, lætificans me gaudio sancto, redemptor meus sana me. Sanctifica me Christe verum lumen cordiũ. Benedico te conditor mundi potẽtissime. Rex Christe saluator lumen inextinguibile, quaeso purifica animam meam, fautor omnium illumina me, Christe amator excelse fidelium gloria te quærentium me respice, da beatitudinis sempiterna gaudia, da amoris tui feruentissima incendia, Vita Iesu sanctorum omnium saluator mundi, clementissime Iesu, per dolorem benedictæ acerbissimæq; passionis tuæ concede mihi lumen intellectus amorisque tui hũmili puraque conscientia radios lucis præguſtare. Miserere mei bone Iesu clementiæ fons pietatis abysseque gratiarum plenitudo lumen supernorum ciuium mihique sanctæ charitatis suauissimum dulcissimumque guſtum infunde, eripe me examinator omnium cordiũ, & da mihi cum puritate lætitiam & exultandem in laudibus tuis glorificans te, quoniam dolore vulnerum tuorum sanasti me. Quid retribuam charitati tuæ redemptor meus, compatior tibi lacrymans, & fœlicissimæ passioni sanctisq; vulneribus corporis tui benedicens. O benignissime gratias immortales ago, respice famulum tuum, Amen. Ioh. Trith.

Modus XL. Alternis dictionibus vtitur, & quamlibet literam significatiuam primam in 21. transfert.

MOdus 40. instar preced. ntium alternis diction b. idem vacua & significatiua vtitur, & prima litera cuiuslibet significatiuæ dictionis in 21. proximæ sequentem quæ est vltima nostri per ordinem transfertur, ita vt pro A, capiatur z. pro b, a. pro c. b. & sic consequenter, vt patet in alphabeto huius 40. modi quod sequitur post. Iste modus autem sicut & ceteri omnes in diuersas alias variatur, vt vel singulis vtatur significatiuis, vel alternis vel pluribus.

Alphabetum.

Az. ba. cb. dc. ed. fe. gf. hg. ih. ki. lk. ml. nm. on. po. qp. rq. sr. ts. vt. xu. zx.

Literæ significantes.

Mnbggh mstlamsmtzqflhmzmedupebgkzf dah.

d a h c d q a q t b i d m c q d t t h k h b g c h b g r t b g d g h m c d q c d m a Z t l d m.

Intentio Secreti.

Noch heynt vmb 9. wart mein an dem Schlag bey der Brucken/da wil ich dich suchen hinder den Bäumen.

Exemplum L X.

AGite miseri pœnitentiam nunc breui tribulationes generis nostri grauissimas ab hominibus infidelibus mortesque crudelissimas sustinebitis indurati, Turca in Christianitatem longe lateque ab Vngaria magnum exercitum Turcicos homines more bestiarum truculentus inuasit transiuit Danubium zelo impietatis quæ igne succensus propterea lugeant omnes homines statim morituri vbi zelus vester miserrimi Christiani constantia & deuotio vbi? Longe per nefas concessit Christiana benignitas tuorum grauitas fidem catholicam deseruit. Zelus & feruor amoris diuini procul abiit, propter ea hostes fidei Christianæ interficient deuorabuntque homines quasi locustas. Audiuimus enim quam grauiter Turcus Vngariam, Bohemiam, Poloniamq; inuaserit, vrbes destruxerit, infantes, mulieres, virginesque congregatas sacratasque quæ zelo Dei retinuerunt castitatem turpissime stuprarit horribiliterque interficiens catholicos quoscunque. Omnes annihilans crudelitas eius homines & bestias superat Germaniam totam repente suo turbabit exercitu bellicosissimo nisi generalis defensio principum sine mora resistat, flentes igitur humiliemus nos maxima animorum contritione, orantes Deum intentissime quatenus nos conuertat sanctis dimissis misericorditer, liberans nos ab inimicis, qui animas nostras conantur tradere morti, Anno Domini, CCCC. XCIX. XI. Cal Martij.

Ioannes Trithemius Abbas Sponheimensis.

Digitized by Google

CAPITVLVM II.


DE ALIIS XXII. MODIS OCCVLTE SCRIBENDI, QVI IN SVPERIORIBVS HABENTVR.

IN superioribus huius primi libri capitulo, Sereniſſime Princeps, artis noſtræ Steganographiæ quadraginta modos per ordinem digeſſi, quorum copia licet ad quæcunque ſcribendum occulte vnicuique poſſit ſufficere, tamen vt viam ſtudioſis demonſtremus, maiora petierut indi, operæ pretium exiſtimo, & alios per exemplum ſcribendi modulos explicare, quemadmodum igitur in præcedenti capite inter alios 22. modos vltimus per tranſpoſitionem literarum alphabeti, in ſequentes per ordinem poſuimus. Ita nunc ſecundum vnum viginti duarum literarum alphabeti nobis duntaxat neceſſarium quinque literas ſignificatiuas in præcedentem per modos ſingulos anticipemus. In qua anticipatione primus iſtius capituli modus cum vltimo præcedentis concordabit, ſecundus cum penultimo, & ſic conſequenter vſque ad vltimum iſtius qui erit primus capituli, tranſpoſitiones conuenientes modum variant.

Primus Modus huius ſecundi capituli, ſingulis literis ſignificatiuis vtitur, & litera quælibet in vna accipiatur.

PRimus huius ſecundi Capituli modus ſingulis dictionibus ſignificatiuis vtitur, & qualibet litera cuiuſcunque dictionis prima in precedentem immediate transfertur. Ita quidem in 17. modo quaſi litera ſignificatiua immediate ſequens ponitur. Ita hæc precedens prima capiatur, oportet autem vt pingas alphabetum in circulo tam in iſto modo quam in ſequentibus omnibus in quibus literæ tranſponuntur. Ita vt hic pro A capiatur z. pro b, a. pro b. c. vt patet in alphabeto per circulum.

Poteſt



Potest autem modus iste sicut & reliqui omnes multipliciter variari hic per alternas, binas, ternas, quaternas, siue plures ad placitum scribentis, ita tamen vt signa conuenientia vnicuiq; adiungat, alioquin & ipse facile quod scripserit potest obliuisci & nemo intentionem eius percipiet. Nunc autem sub literis positis designet quota sit qualibet litera, b a, que est prima in alphabeto omnium linguarum, sed iam nunc ad explicandum hunc modum procedamus breuioribus quidem sententiis vtentis quam supra vsi sumus.

Alphabetum.

Az. ba. cb. dc. ed. fe. gf. hg. ih. ki. lk. ml. nm. on. po. qp. rq. sr. ts. vt. xu. zx.

Intentio Secreti.

Wart mein Morgen vmb neune mit Gewalt.

Literæ significatiuæ.

Tempus transit. Z. i. d. t. z. q. s. i. l. h. m. d. n. q. m. l. t l a. m t m. l. h. f di t. z. k. s. i. sequitur.


Exem-

Exemplum primi.

TEmpus transit zelemur quietis sinceritatem leuemus humiliter mentes lugendo nostra quotidie errata. Tempus lugendi adest, mundemus tenebras motuum, linquemus hoc seculum, fugientes desidiæ torporem, teneamus Zelum catholicæ sanctitatis. Amen. Ioannes Trithemius Abbas scripsit 6. Calend. Martij. Anno Dominicæ incarnationis. M. I. D.

Secundus Modus alternis dictionibus vtitur, & literæ significantium in secundam præcedentis transferuntur.

SEcundus vero modus huius Capituli ab vna vacante incipiens alternis dictionibus, ociosa & significatiua per ordinem propositæ narrationis vtitur, & prima literæ cuiuslibet significatiuæ dictionis in secundam immediate precedentem translata anticipatur, vt pro A, accipiatur x. pro b, z. pro c a. & sic consequenter, vt patet in tabula rotunda hic posita, quam in alphabeto plani quod propter facilliorem modum scribendi posuimus. Rubræ autem literæ nostrum vsitatum sunt alphabetum, ex quo qualibet eorum in hoc modo scribendi nigra in rotunda superposita, ad propositam narrationem mysticè accipitur.



Alphabe-

Alphabetum.

Ax. bz. ca. db. ec. fd ge. hf. ig kh. li. mk nl. om. pn. qo. rp. sq. tr. vs. xtz. Zv.

Intentio Mysterij.

Ich bitte dich komm von stund an zu mir/ es thut sehr noth.

Literæ significantes.


G. afzgbcpgafhmk. lmlqrslbxluskgrg qbscq etpmgr.

Exemplum secundi.

CReator generis humani aspice Deus famulos tuos Zelo rectitudinis guberna quatenus bene conuersantes consequamur præmium gaudium cœlestium. Adiuua nos fragiles miserosq; homines sanctisque moribus exorna catholicæ pietatis sancto quæsumus, mentes nostras lumine illustra quatenus tuam recolamus passionem sedulo cum lacrymis operibus bonis Iesu Christe. Saluator libera nos virtute effusi sanguinis tui catholica vnitatis gubernator salua populum tuum grauiter afflictum, quem dudum beatissimo effuso sanguine in cruce moriens redemisti, aspice quam affligitur grauissime populus sub crudelissimo Turco, libera nos miseros per gratiam qua redimisti nos, Amen. Ioan Trith. Abb. Anno domini M I D.

Tertius modus per singulas significatiuas progreditur, & literis in tertiam præcedentem transfertur.

Tertius modus huius secundi capituli per singulas dictiones significatiuas vt primus progreditur, & cuiuslibet dictionis litera prima in tertiam immediate transfertur. Ita vt pro A capiatur v, quæ tertia ante ipsum per z. & quæ tertia & ita consequenter, vt patet per ipsas literas & numeros in rotula positos, potest autem & iste modus variari quemadmodum & cæteri non solum progrediens per singulas significatiuas, sed etiam per alternas, binas, ternas, quaternas vel plures ad placitum cuiuslibet scribentis.



Alphabetum.

Au.bx.cz.da.eb.fc.ga.nc.tf.kg.lh.mi.uk.ol.pm.qn.ro.sp.tq.ur.xs.Zt.

Intentio Secreti.

Bringer diß Brieffs ist ein böser Knab/ nit getrawẽ jhm zuviel.

Literæ significatiuæ:

Xobkdboafpxofbcpfpqbfkxlpbogkuxbkfqdbqorbfibsxcfh.

Exemplum tertij.


CHarissimum optimum benignissimumq; catholicorum defensorem benedicentes oportunè adoremus fideliter per Christum omnis faciat bonam charitatem fidei ponat quietem beatitudinis fides catholica Christum laudes per bona opera, gaudeat catholicus victor Christus bonis catholicisq; factis quotidie devotissime benedicat, quoniam ornatus religionis baltheo

fœli-

fœlicitatem infinitæ beatitudinis tenebit, remunerationem capiens fulgentissimi honoris. Ioh. Trith. Anno Domini, M. CCCC. XCIX. feliciter.

Quartus modus singulis dictionibus significantibus vtitur sed literæ in quartam præcedentem transferuntur.

QVartus modus istius Capituli per singulas significatiuas instar precedentis ex ordine pregreditur, sed literæ occulti mysterij in quartam immediate precedentem anticipatæ transferuntur, quemadmodum in rotula subiecta clarius demonstratur.



Hic primo prima litera alphabeti A, capiatur t, quæ est quarta in circulo ante ipsam, pro b, v. pro c, x. & sic consequenter, vt patet in rotula. P. est autem iste modus cum ceteris variari per alternas, binas, vel plures sed quia per singulas procedēdo significatiuas plura secreta paucioribus manifesta possumus occultare placuit nobis propter brevitatem hunc modum assumere.

Alphabetum.

At.bu.ex.dz.ea.fb.gc.hd.ie.kf.lg.mh.ni.ok pl.qm.rn.so.tp.uq.xr.zs.

Intentio Secreti.

Der Pfarzherr von Bing ist vmb eins verschieden/lug nach der Pfarr. Hæc est sequentis apertæ narrationis secreta iuxta hunc modum intentio.

Literæ significatiuæ.

Zanldania qkiveiceopdeipqhuaeioqanoxdaeZaigqevitxdZanldinnai.


Exemplum IV.

ZElatorem animarum nostrarum laudaturi diuino amore nos ingiter iccedamus quascunq; calumnias inutiles vanitates aternas iucunditates cupientes, ecce omnia prater Deum & iustitiam prætereunt. Quare hanc vitam amamus exitioque immergi optamus, quare abducimus nos, oremus Christum deuotionisq; amoris æternum zelatorem assidua instantia, granibus quotidie commaculamur impellimurque tentationibus Christe dulcissime zelum amoris nobis largire dulcedinis tui, nec noceat animabus iniquitas, Amen. Ioh. Trith. scripsi 10. Calend Martii, Anno domini M. ID.

Modus quintus singulis significatiuis vtitur & quælibet litera in quintam ante se transmutatur.

MOdus quintus autem huius secundi capituli ad instar præcedẽtis nullas dictiones vacuas recipit, sed per singulas significatiuas mysteriũ procedit. Nec credo aliquem huius artis insciũ occultata per hos modos posse aliquando inuenire, dum etiam artem scienti & non bene vsitato sit difficile omnia penetrare: litera autem omnium dictionum latentes mysterij transferuntur in quintam immediate præcedentem, ita vt pro A capiatur s. quæ est in circulo alphabeti.

Quinto.



Quinta ante eam pro b, t. pro c. v. & sic consequenter, vt patet in rotula. Qui vero hunc modum per alternas binas, vel plures voluerit variare, quia non omnibus est facile scribendo per singulas incedere signa modo cuiuslibet appropriata non obmittat, alioquin facile in errorem incidet, & nihil lectori utilitatis scienter impendet.

Alphabetum.

As. bt. cu. dx. ez. fa. gb. hc. id. ke. lf. mg. nh. oi. pk. ql. rm. sn. to. vp. xq. Zr.

Intentio secreti mysterij.

Morgen vmb 7. sey gerüst vnnd wart meiner am Creutz.

Literæ significatiuæ.


G. i. m. h. p. g. t. n. z. t. h. n. d. b. z. m. p. n. o. p. h. x. p. p. s. m. u. g. d. h. s. g. v. m. p. o. r.

Exemplum Quinti.

GRauibus insistentes mentis humiliter postulamus grammata tua nouæ Zelotes trinitas honestum nobis dona bonus zelus malum persequitur nõ operatur, petimus humiliter Christe piissime pastor succurre, morbis grauibus dilectis heu sumus grauati veniam miseris præsta optime redemptor. Io. Trith. Abbas posui 7. Calen. Martij, Anno MID.

Modus sextus per omnes significantes progreditur & gramma quodlibet in 6. præcedens collocatur.

MOdus sextus huius quoque capituli per omnes dictiones significantes prioris instar progreditur, nullam prorsus vacantem admittens & secreti mysterij literæ omnes ita transpositæ sunt, vt pro A, capiatur sexta procedens in rotula quæ est r, pro b, s. pro c, t. pro d, t. pro e, x. pro f, z. pro g, A. & sic consequenter iuxta ordinem alphabeti in ipsa rotula positum per numerum numero alphabeto suppositum, facile & sine labore potest scire, quantum vnaquæq; litera distat ab alia & quota sit in ordine vtriusq; alphabeti. Jam sequitur rotula.



Alpha-

Alphabetum.

Ar. bſ. ct. dv. ex. fz. ga. hb. ic. kd. le. mf. ng. oh. pi. qk. rl. ſm. tn. vo. xp. Zq.

Intentio Myſterij.

Nicht nim̃ diſen Mönicht zu gehorſam/ er iſt ein wilder Meyer.

Literæ ſignificantes.

Gongcfwxmxgkhgcrnqeunbbkmrfxlcmnxcgoocbexlfx txl.

Exemplum VI.

GLoriosum clementem noſtrum generationē conditorē factoremq; vniuerſitatis Chriſtianam memoriam Chriſti geſtorum faciens humilitatu genubus cuncto tempore vendicat. Quare obmuteſcimus. Aſpiciamus Chriſtum baiulantem humeris lignum maieſtatem redimentem famulos Chriſtus ligno confixus moritur nobis Chriſte crucifixe glorificator optime omnium credentium baiulantes exaudi, Chriſte lumen fulgidum Chriſte triumphator Chriſtianos libera. Anno Domini, M.I.D 9 Calen. Martij, Ioan. Trithemius abbas compoſuit.

Modus ſeptimus per omnes ſignificatiuas progreditur & in 7. præcedentem literæ tranſponuntur.

SEptimus autem modus huius capituli nullam ocioſam recipit, ſed in narrationem occulti myſterij per ſignificantes ſingulas procedit. Verum τὰ κάμμαλα ſecreti myſterij omnia tranſponuntur in 7. quamlibet literā immediate præcedentem, poteſt autem & iſte modus variari multipliciter ſicuti docuimus ſuo loco de ſingulis. Literæ autem omnes dictionum occulti myſterij. Ita in 7. præcedentem conuenienter ſunt tranſpoſitæ, vt pro A, q capiatur, quæ ſeptimo diſtat ab eo loco retrorſum numerando, ſicut numerus ſuppoſitus clare indicat, pro b capiatur r, pro c, ſ. & ita conſequenter ſecundum ordinem rotulæ ſubſequentis.

Alpha-

Digitized by Google



Alphabetum planum.

Aq.br.cſ.dt.cv.fx.gZ.ha.ib.kc.ld.me.nf.og.ph.qi.rk.ſl.sm.vn.xo.zp.

Intentio ſecreti myſterij.


T,b.l.b.l.m.x.q.l.m.v.bf.c.n.ſ.c.e.g f.r.v.t.v.p.d.n.b.n.b.f f.t.k.l.m.n.v.v.f.b.f.t.ſ.v.e.x.v.d.t.v.t.q.n.ſ.a.v.k.f.v.l.m.n.f t.d.n.a.m.ſ.v.b.f.t.b.v.p.f.l.m.

Exemplum V I I.

TEmporalium bonorum letitia blandis lubriciſque malis Chriſtianis quietem letitiæ mortalu variis bellis fatigat caro vanitas ſeculi criminoſis eſt, qui futuri regni beatitudinem temere vili pendunt dati nequitiis boni nullius beſtiæ fautores ferociores tramitem vitæ catholicæ lucidum miſeri non requirunt, velociter fugiunt, bona falſa tamen ſentiunt quæ vniuerſa & Chriſtiana velociter deuoti tranquillitatem vitæ tenebunt, qui nunquam ſuſtinebit alternationes verus catholicus fugit vere letitiam mũdi nihili facit temere lucra non ſectatur, amat munditia virtutem bonitatem, fulget trãſitoria bona vili pendit futuri luminis memor. Ioan. Trith.

Modus

Modus octauus per omnes significantes progreditur, & in octauam Grammata transponuntur.



Modus octauus vero in isto capitulo instar precedentis in narratione mysterij dictionibus significatiuis per omnia utitur, & quælibet in occulta narratione litera in 8. precedentem immediate transponitur, ita vt pro A, capiatur p. quæ retrorsum numeranda & octaua distat ab eo loco, sicut patet in rotula numeranti. Pro b capiatur q, pro c, r. & sic consequenter per ordinem totius alphabeti: variatur autem & iste modus ad vnius cuiusque placitum artem scientis per dictiones alternas, binas, ternas, quaternas vel plures, vt suo loco dicemus.

Alphabetum.

Ap. bq. cr. ds. et. fu. gx. hz. ia. kb. lc. md. ne. of. pg. qh. ri. sk. tl. vm. xn. zo.

Intentio secreti mysterij.

Deine Feindt werden Morgen vmb neun herkom-

men/mit zehen Pferden/da hab dich vor zurichten.

Literæ significantes.


S.a.e.v.a.p.e.l.m.m.t.i./t.e.l.d.f.l.e.m.t.d.q.e.m.e.z.t.i.b.f. D.d.t.e.d.a.l.o.t.Z.t.e.g.z.t.i.ſ.t.e.ſ.p.r.p.q.t.ſ.a.r.z e.p.o.m.l.a. r.Z.l.t.e.

Exemplum VIII.

Saluator animarum aterna virtus altiſſimi Patris, exaudi luctus miſerorum mitiga tribulationes innocentium, ſuccurre tentationibus, egeſtate laborantium deſolatione fragilium Ieſu extende manum tuam defenſionis, quatenus eſſe mereamur emundati zelatores tuæ iuſtitiæ. Benigniſſime filî Dei delictorum tenebras expelle, dulce animarum lumen omni tempore zelum temerarium expelle. Glorificator zelantium tuam iuſtitiam ſubueni te expectantibus ſæuitiam perſequentis rabulæ potenter quæſumus tempera ſanctiſſimumq; amoris radium zeloſe exorantibus præſta, O mitiſſime Ieſu amator rectitudinem zelantium lachrymas tuorum examina. Anno Domini, M.ID.8. Kal. Martij.

Modus nonus omnibus ſignificatiuis vtitur, & in nonam præcedentem quælibet litera transfertur.

Modus nonus huius præcedentis capituli in occultando propoſito myſterij per omnes ſignificatiuas inſtitutionem ſiue ordinẽ dirigit & vacantem nullam penitus admittit. Omnes autem literæ ſecretæ narrationis in 9 præcedentem transferuntur. Ita vt pro A, capiatur o. quæ eſt nona in ordine alphabeti ante eam ſicut patet tam in rotula quam in alphabeto plano. Pro b capiatur p. pro e, q. & ſic conſequenter. Modus autem iſte ſicut & ceteri omnes in alios multos variari poteſt, non ſolum per alternas, binas ternasve, ſed etiam in aliis tam diuerſis diſpoſitionibus, vt ex quolibet modo pene infiniti poſſint fieri.



Alphabetum planum.

Ao.bp.cq.dr.es.ft.gv.hx.iz.ka.lb.mc.nd.oe.pf.gg.rh.si.tk. vl.xm.zn.

Intentio Secreti.

Die Sachsen versamblen ein groß Volck/nit weiß ich vff wem es gehe/ sihe dich für. Hæc est intentio mysterij.

Literæ significatiuæ.

R.z.s.i.o.m.i.s.d.l.s.h.i.o.c.s.b.s.d.s.z.d.v.h.e.z.i.l.a.b.q.a.d.z. k.l.l.s.z.i.z.q.x.v.t.l.l.s.d.z i.v.s.x.i.s.x.s.r.z.q.x.t.u.h.

Exemplum noni.

Religionis Zelotes saluator Iesu omnium mitissime inuocantes suscipe debiles libera seruos humiles, indulge orantibus crimina supplices beatifica seda disturbia salutem zelantibus Dominum veram humilitatem.


Digitized by Google

expetimus zelumq; iustitiæ, lux æterna beatorum quærentibus adesse digneris, zelumq; catholicæ libertatis largire supplicantibus rabulaq; insidias zizania quoq; Christianitatis vela turbantia largitor luminis sancte dister-mina, zonam innocentiæ, vinculumque sanctum Christianæ iustitiæ supplicantibus Christianis subcinge, redime zelum quæsumus Christum tibi videntem humiles. Anno M.I.D.7. Kalen. Martij, Ioannes Trithemius Abbas Spanheimensis.

Modus decimus singulis significatiuis vtitur, & in decimam præcedentem quælibet litera transfertur.

DEcimus modus huius capituli, more præcedentium in occultando mysterio singulis dictionibus significantibus vtitur cum nulla vacua penitus admiscetur. Sicut vero esset difficile ad occultationem intentionis siue congruentiam orationis per singulas dictiones componere poteris tam in isto quam in aliis modis pene omnibus vti alternis, binis, ternis, quaternis, vel etiam pluribus. Omnes antẽ literæ cum sint significatiuæ instar præcedentium, in hoc modo decimo in decimam præcedentem se literam anticipatæ tranmuntur, ita vt pro A, capiatur n, quia in ordine alphabeti iuxta rotula demonstrationem 10. ante eã pro b, capiatur o. pro c. p. pro d. q. & ita consequenter per totum alphabetum, sicut patet in circumferentiam mediã intuenti.

Alpha-



Alphabetum planum.

An.bo.cp.dq.er.ff.gt.hu.ix.kz.la.mb.nc.od.pe.qf.rg.ſh.ti.
uk.xl.zm.

Intentio myſterij.

Dieſe Bücher behalt bey dir heimlich. Hæc eſt intentio.

Literæ ſignificantes.


Q.r.h.r.o.k.p.v.r.g.o.r.v,n.a.i.o.x.q g x.v.r.x.b.a.x p.v.v.

Exemplum primi.

Quisquis retinere humilitatis regulam optat, catholica pietate vitæ rectitudinem gubernet, oportet religiosum veritatis normam amplecti iugiter. Omnis Christianus qui Christi gloriam veraciter requirit Christi bonitatem amat. Christianis pollet virtutibus. Vale. Ioannes Trithemius Abbas Sponheimenſis ſcripſi. Anno M.I D.7. Kal. Aprilis.

Modus vndecimus, vt præcedens singulis significatiuis vtitur, & literæ in 11. anticipantur.

MOdus vndecimus more præcedentium singulis dictionibus significantibus in occultando mysterio progreditur, cui vacans nulla penitus admisceatur. Porro literæ omnes in vndecimam præcedentem immediate transponuntur, sicut patet clare intuenti alphabetum in rotula.



FINIS.

Impressum Darmbstadii apud Balthasarem Hofmannum, Anno 1608.

Digitized by Google

Clauis generalis triplex

IN LIBROS STE-GANOGRAPHICOS

IOHANNIS TRITHEMII

ABBATIS SPANHEI-

Monasterij MENSIS: Anno

AB IPSO AVTHORE CONSCRIPTA, ET AMATORIBVS HVIVS artis gratitudinem declaraturis & secreto retinentibus communicanda.



DARMBSTADII

Excudebat Balthasar Hofmann, impensis Iohannis Berneri, Bipliop. Francof. Anno 1608.

Cum Priuilegio & consensu Superiorum.

Digitized by Google



CLAVIS GENERALIS TRIPLEX

IN LIBROS STEGANOGRAPHICOS IOHANNIS TRITHEMII ABBATIS SPANHEIMENSIS.

CLaues generales noſtri libri primariæque ſunt tres, ex quibus variatio omnium reliquorum dependet. Et cõſiſtit in permutatione vocalium cum conſonantibus veluti in ſubſequentibus videbis exemplis.

	a b	a h	a p
	e c	e k	e q
1	i d	2 i l	3 i r
	o f	o m	o s
	ug	u n	u t

Quæ ratio ſcribendi nimirum ſic intelligi debet, vt vbi in ſecreto ſenſu tuo tibi a vocalis ſcribenda obueniat tu pro a, conſonantem b,

Digitized by Google

ponas, & vice verſa, ſi occurrat ſcribenda b, tu pro b, vocalem a ſcribas, & ſic in reliquis modis, qui etiam pro variatione, inuertuntur retrogradatione, videlicet, pro a g. pro e f. pro i d, quæ ſicut eſt media, ita ſemper firma manet, nec vnquam mutabitur.

	a g		a n		a t			
	e f		e m		e s			
1	i d	2	i l	3	i r			
	o c		o k		o q			
	u b		u h		u p			

Iam exempli gratia ſi ſit ſcribendum vocabulum Omnipotens, & hoc per primum modum, ſic ſcribitur Fmndpftcns, Moulpmtkus per ſecundum, per tertium verò modum ſic: Smnrasuqno. Inuerſiuè nimirū per tres poſteriores modos, per primum ſic: Cmndpctfns, per ſecundum ſic: Kealpktmas, per tertium modum ſic: Qmnruqasne. Et ſic progredimur in integris ſententijs. Modo ex his ſex modis prædictis eriguntur hæ regulæ ſequẽtes ſecundum quas te regulabis in noſtri libri lectione, & quilibet ſubſequentium modorum variatur per quamlibet regulam prædictam. Et illorum variationem in multis noſtri libri partibus obſeruabis

uabis, quod in coniurationibus Dæmonum, in quibus ſecreta noſtra abſcondita ſunt, & reuelata noſtras regulas & ſigilla ſcientibus. Et pro exemplo tibi ſit ſubſequens ſententia, quæ quemadmodum per omnes ante dictas regulas ſcribi poteſt, ita nobis eam per primū modum hic ponere placuit. Miſerere omnipotens Deus animabus famulorum tuorum in te piè requieſcentium, quæ ſententia per primum ſic fit: Mdscrcrc fmndpftcns icgs bndmbags obmg- lfrgm tgfrgm dn te pdc rcqgdcſecntdgm &c. Et ſi quidem propter defectum vocalium, h c tibi nullum datur vocabulum quippiam ſignificās in libro noſtro immiſcendo. Inter tot conſonantes vocales hanc regulam ſubſequentis exempli ſecuti ſumus, videlicet accipiendo prædictas conſonantes.

. . . . . .

Midosa coracir ocaFa imni dapofa ti co ru sa & ex quibus literis prima vel initalis tantum eſt tibi ſignificatiua, quod mox nihil ſignificatiua, vel vacās ſequitur, & ita alternatim, veluti tibi puncta ſuperius ſupra literas ſignificatiuas notata demonſtrant, & hic inferius per numeros abbreuiationis cauſa, cunctæ regulæ & variationes demonſtrabūtur, in quibus exemplis

o signum vel 2ccr arithmeticum, quoties positum fuerit, tot tibi literas significatiuas denotabit, & mox sequens numerus tot significatiuas significabit.

Primus modus denotatur sic	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, &c.
Secundus modus sic	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01, &c.
Tertius sic	200 200 200 200 200 200, &c.
Quartus sic	002 002 002 002 002 002, &c.
Quintus modus sic	0001 0001 0001 0001 0001 0001, &c.
Sextus modus	1000 1000 1000 1000 1000 1000, &c.
Septimus modus sic	0002 0002 0002 0002 0002 0002.
Octauus modus sic.	2000 2000 2000 2000 2000 &c.

Altera clauis generalis est, quæ fit tali modo, nimirum quod scriptor præcedat & lector sequatur, vt in hoc exemplo: Miserere omnipotẽs Deus animabus famulorum tuorum, &c. scilicet, lhrdqdqd nlmbrpsdmr edtr zmhlzatr ezltknqtl stnqtl, &c. & hæ literæ quoniam it 1iunctæ significarent nihil similiter per prȩcedentia octo exempla vel modos 11 in libro nostro habetur. Tertia & vltima clauis generalis est sic facta, vt si tu velles scribere, Miserere Deus, &c. vti supra, tu sic facies, nimirum numerabis omnes tui sensus literas, & quot fuerint, in tot partes diuides easdem, veluti si duas per ter volueris diuidere, tu habebis pro vna parte totius supra positæ sententiæ literas 45. diuisæ venient pro vna parte 22. & remanet vna, quam in fine semper

ſemper ſubiunges reliquis & illas ſimili modo inferius denotato ſcribes & poſtmodum per ante dictas regulas variabis.

Mainsiemraebuers ofmanmiuplotreuns iduecourſu. Atq; hic verſus eſt per duo diuerſus, per 3 autem ſic facit: Mefinaſſme dnrcleuors reau onmitmnu raopbrouutsm. Per 4. autem ſic: Miauipnlſoio et mr reanenbmrs ut edſu oefu muarnsmu,&c. Et ſic diuidendo progredimur vſq; ad octo partes & poſtmodum ad faciẽdum legenti literas quippiam ſignificatiuę, cum aliis vocalibus interpoſitis per præcedentes octo regulas in libro noſtro progredimur. Et nullam aliam in lectione libri noſtri difficultatem habebis, niſi vt quamlibet coniurationem in principio, per quemlibet noſtrorum modorum ad inueniẽdum ſenſum noſtrum examines, quod tuæ induſtriè cum hac claui mox patebit. Quare te rogamus pro ſalute animæ noſtræ orationem Dominicam dicere velis, &c.

FINIS.

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google


Digitized by Google